F. 267 (b)

Fasc. 5-9
(7 wrongly bound)

PAULI MASCAGNII
ANATOMIA
UNIVERSA

XLIV. TABULIS AENEIS

JUXTA ARCHETYPUM HOMINIS ADULTI

ACCURATISSIME REPRAESENTATA

DEHINC AB EXCESSU AUCTORIS

CURA AC STUDIO

EQ. ANDREAE VACCÀ BERLINGHIERI

JACOBI BARZELLOTTI

ET

JOANNIS ROSINI

IN PISANA UNIVERSITATE PROFESSORUM

ABSOLUTA ATQUE EDITA

FASCICULUS QUINTUS

PISIS

APUD NICOLAUM CAPURRO

TYPIS FIRMINI DIDOT

MDCCCXXVII.

F.267(6)

LECTORI BENEVOLO

SALUTEM

Cum Universæ Anatomiæ clarissimi Pauli Mascagnii *Fasciculus Quintus in lucem prodeat, nonnulla publice animadvertere nostri prorsus muneris existimamus.*

Quæ anno 1822 spopondimus, exacto officio nos hucusque præstitisse gloriari licebit. Quotannis enim fasciculum unum vulgavimus: sextus ac septimus pene sunt absoluti: octavus fere ad calcem perductus: ita ut solemni sponsione iterum prænunciare possimus: anno 1831 promisso operi supremam denique manum non defuturam. Qua de re Anatomicæ officinæ, quas tum Pisis tum Florentiæ instituimus, publice testari poterunt.

Scimus equidem, quam impatienti desiderio humanissimi Socii nostri totius operis absolutionem expectent; sed ut Albini exemplo tabularum omnium explicationes, repetita cadaverum inspectione, a solertissimo Grifonio nostro elaborentur, nemo non videt quanto temporis dispendio id effici oporteat. Hinc Opus ipsum lente quidem, sed necessaria plane mora festinat.

Quapropter minime mirandum, quod Antommarchius idem opus, nimia fiducia a Mascagnii hæredibus ei concreditum, solo quinquennio lithographice expresserit; non enim est eadem utriusque editionis *ratio, neque eadem esse potest utilitas atque præstantia: ut proinde, levi etiam instituta comparatione, nostram (procul ab omni arrogantiæ nota) absolutissimam, mancam illam et imperfectam fidenter dicere possimus.*

WELLCOME LIBRARY INSTITUTE

Et revera, sex figuræ quæ tria prima Strata XVII tabulis exhibent, sunt similes quidem in utraque editione, *quia eas Antommarchius ex sculptis ad litographiam transtulit, prout eodem artificio Viscera pleraque, plurimasque speciales figuras vulgavit; sed præter quamquod sex Sceleti tabulæ lithographice descriptæ Vasis omnibus carent, quæ in* editione nostra, *Mascagnio auctore, apposite exhibuimus, desunt insuper*

Caput ac collum una cum vasis, nervis, ac musculis (1).

Perinæum, communi tegumento exutum.

Vesica urinaria, ac partes laterales penis.

Sectio longitudinalis corporum, quæ cavernosa dicimus.

Glans, demptis corporibus cavernosis, ac parte superiore uretræ (2).

Pars superior atque profunda Femoris dexteri, ut egressus ac decursus nervi obturatoris facile pateat (3).

Corda quatuor.

Mammæ unius corpora glandulosa.

Binæ Placentæ.

Pars humeri postica (4).

Uteri quatuor (5).

Caput ad verticem sectum, ut nervi olfactorii appareant.

Colli pars, una cum vasis sanguineis ac nervis.

Cavum columnæ vertebralis reseratum, ipsiusque vasa sanguinea.

Vasa hæmorrhoidalia.

Planta pedis, una cum vasis sanguineis ac nervis (6).

(1) Tabulæ I specialis, Strati Primi, Fig. I.

(2) Tabulæ III specialis, Strati Primi, Fig. IV usque ad VII.

(3) Tabulæ I specialis, Strati Secundi, Fig. IV.

(4) Tabulæ XII Viscerum, Fig. I usque ad VIII.

(5) Tabulæ XIII Viscerum, Fig. I usque ad IV. Hic vero notandum, quatuor hisce figuris mancum ac inutile supplementum præbere uterum apertum, quem suo plane marte, sine vasis ac nervis XLVIII Tabula, Fig. VIII, Antommarchius exhibuit.

(6) Tabulæ XIV, Fig. I usque ad V.

Sceleti planta pedis, una cum ligamentis profundis (7).

Hinc patet XXIV Demonstrationes, easque omnino necessarias, in Antommarchii editione *desiderari.*

Hisce animadversis, nihili facienda existimamus, quæ præfatione sua Antommarchius, vel adversus Mascagnii hæredes, vel contra nos blaterando jactavit. Illis enim notissima epistola ad Comitem Lasteyrium conviciis ejus satis superque respondisse novimus: nobis autem neque cum illo congredi decorum, neque ejus judicio laborandum esse, constans ac perpetua sententia erit.

Hoc unum tamen libenter testabimur, Antommarchii factum opportunam occasionem præbuisse, qua publice ostenderetur, neque interceptam justi lucri spem, neque instantis jacturæ periculum tanti apud nos esse potuisse, ut a proposito dimoverent, quo fidei nostræ integritati, clarissimi Amici gloriæ, Italiæ decori, Anatomicæ Scientiæ incremento consuleremus.

Jacobus Barzellotti
Joannes Rosini
Philippus Du-Commun.

(7) Tabulæ XV, Fig. XII.

CORPORIS HUMANI

FACIE ADVERSA

STRATUM TERTIUM

TABULAE I. II. III.

Tertii strati muscularis anticam faciem, et aliorum systematum partes, quae ad ipsum pertinent, exhibent tabulae hujusce figurae quintae.

OSSA

I. I. I. Ossa cranii a vertice ad basim nec non ab occipite ad sinciput secta, iis semotis, quae ad sinistram partem pertinent.

II. Sinus ossis frontalis reseratus, ejusque externae internaeque laminae.

III. Maxilla superior, ejusque dentes: videlicet incisivi, canini, et molares.

IV. Sinus maxillaris, seu antrum Hygmorianum.

V. Maxilla inferior dextera ad symphisim secta, nec non ipsius dentes.

VI. Portio ossis temporum cum meatu auditorio externo tympani, membrana clauso.

VII. Apophysis styloidea ejusdem.

VIII. VIII. VIII. VIII. VIII. VIII. Duodecim costae circa dimidium sectae.

IX. IX. IX. IX. Portio antica corporum ferme omnium vertebrarum dorsi, atque lumborum.

X. Pars antica ossis sacri.

XI. XI. Portio cristae iliacae, ad laevam magis conspicua.

XII. Portio antica ossium pubis, eorumque symphisis.

XIII. Portio claviculae sinistrae excisae.

XIV. Apophysis acromialis scapulae ad laevam.

XV. Apophysis coracoidea ejusdem lateris.

XVI. Apophysis superior ossis humeri sinistri.

XVII. XVII. Portio condyli externi ejusdem humeri ad laevam, et interni ad dexteram.

XVIII. XVIII. Pars superior ossis ulnaris, ejusque apophyses olecraneae ad dexteram, et laevam.

XIX. XIX. Pars inferior eorumdem ossium, eorumque capitula.

XX. XX. Pars inferior radii ad dexteram, ejusque capitulum ad laevam.

XXI. XXI. Facies dorsalis ossium carpi ad laevam, palmaris vero ad dexteram.

XXII. XXII. XXII. Facies dorsalis metatacarpi ad laevam, et palmaris ad dexteram.

XXIII. XXIII. Facies dorsalium phalangium digitorum ad laevam, et palmaris ad dexteram.

XXIV. Portio magni trocanteris femoralis ad laevam.

XXV. Portio inferior femoris, ad dexteram, ejusque condyli.

XXVI. XXVI. Facies interna rotulae ad dexteram sublatae, externa vero ad laevam.

XXVII. XXVII. Facies interna ossium tibialium, ejusque condyli.

XXVIII. XXVIII. Malleoli interni eorumdem.

XXIX. Pars superior fibulae, ejusque capitulum ad laevam.

XXX. Pars malleoli externi ejusdem ossis ad laevam.

XXXI. Pars calcanei, ejusque tuber ad dexteram.

XXXII. XXXII. Pars ossium utriusque tarsi.

XXXIII. XXXIII. Pars ossium utriusque metatarsi.

XXXIV. XXXIV. Pars ossium utrarumque phalangium digitorum pedis.

LIGAMENTA

Γ. Ligamenta claviculae ad acromion scapulae.

Δ. Ligamentum trapezioides scapulae.

Θ. —— aliud proprium triangulare anticum ejusdem.

Λ. Ligamentum aliud capsulare humeri et scapulae, quae omnia ad laevam.

Z. Z. Ligamentum humero-cubitale laterale externum ad laevam, internum vero ad dexteram.

Π. Π. Portio membranae interosseae cubito-radialis ad dexteram et laevam.

Σ. Σ. Portio membranae capsularis, quae antibrachium cum manu conjungit, dorsalis ad laevam, palmaris vero ad dexteram.

Φ. Φ. Ligamenta carpi et metacarpi, dorsalia ad laevam, palmaria ad dexteram.

Ψ. Membranae capsulares, quae metacarpum cum phalangibus conjungunt, ad laevam.

Ω. Ω. Ligamenta lateralia phalangium, pariter ad laevam.

Ξ. Ξ. Ligamenta vaginalia reserata.

Δ.* Δ.* Δ.* Ligamenta obliqua et cruciata, quae tendines flexores digitorum moderantur, ad dexteram conspicienda.

Θ.* Θ.* Θ.* Ligamenta radiata inter costas et vertebras dorsi, ad laevam.

Λ.* Λ.* Λ.* Λ.* Ligamenta intervertebralia.

* Portio ligamenti ileo-lumbaris ad laevam.

Z.* Portio ligamenti sacro-ischiatici minoris ad dexteram.

I.x Portio ligamenti capsularis ileo-femoralis ad laevam.

Π.x Π.x Portio antica ligamentorum rotulae.

Σ.x Portio ligamenti femoro-tibialis lateralis interni ad dexteram.

Φ.x Portio antica cartilaginis lunatae, seu femoro-tibialis ad dexteram.

Ω.x Portio ligamenti, seu membranae interosseae tibio-fibularis ad laevam.

Υ.x Υ.x Portio ligamentorum tarsi.

Ξ.x Ξ.x —— ligamentorum capsularium metatarsi, et phalangium.

Δ.xx Δ.xx Portio ligamentorum capsularium phalangium, utraque dorsalia ad dexteram.

ORGANA ET MEMBRANAE

A. A. Portio durae meningis, e qua septum falcatum.

B. B. Portio haemispheri cerebralis dexteri, a vertice ad basim resecta.

C. Portio haemispheri sinistri cerebelli.

D. —— globi oculi sinistri.

E. —— ossea et cartilaginea naris.

F. Auris externa, et concha cartilaginea, meatu auditorio reserato.

MUSCULI

MUSCULI REGIONIS ORBITALIS

MUSCULUS RECTUS SUPERIOR, SEU ELEVATOR OCULI

A. Ejusdem portio et in oculi globum insertio.

MUSCULUS RECTUS INFERIOR, SEU DEPRESSOR OCULI

B. Portio et insertio ejusdem ut supra.

MUSCULI REGIONIS ANTICAE, ET LATERALIS COLLI

MUSCULUS COMPLEXUS

C. Origo occipitalis.

MUSCULUS TRACHELO-MASTOIDEUS

D. Origo mastoidea.

MUSCULUS SPLENIUS CAPITIS, SUBLEVATUS

E. E. Facies interna ejusdem, ab ipsius origine occipitali semota.

MUSCULUS SPLENIUS COLLI

F. Portiuncula ejusdem ab apophysi transversa vertebrarum cervicalium.

MUSCULUS SCALENUS MEDIUS

G. Portio ejusdem a processibus transversis vertebrarum cervicalium.

H. Insertio in primam costam.

MUSCULUS RECTUS ANTICUS CAPITIS

I. Portio et decursus ejusdem.

MUSCULUS LONGUS COLLI

K. Portio et decursus ejusdem ad dexteram.

MUSCULI REGIONIS THORACICAE ET ABDOMINALIS

MUSCULI INTERCOSTALES INTERNI AD DEXTERAM ET LAEVAM

L. L. L. L. L. L. Portio, origines, et decursus eorundem inter costas.

MUSCULI INTERCOSTALES EXTERNI AD LAEVAM

M. M. M. M. Eorumdem portio prope columnam vertebralem.

DIAPHRAGMA

N. N. Portiuncula postica ejusdem, secus ipsius insertionem costalem.

O. O. Portio caudarum ejusdem, prope insertionem vertebralem excisae.

MUSCULUS SERRATUS MAJOR AD LAEVAM

P. P. Portio ejusdem, ab origine costali.

MUSCULUS OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINALIS AD LAEVAM

Q. Q. Q. Q. Facies interna ejusdem

MUSCULUS SACRO-LUMBARIS AD LAEVAM

R. R. Hujus parva portio.

MUSCULUS QUADRATUS LUMBORUM AD LAEVAM

S. S. Origo costalis ejusdem.

T. Insertio in ileum, et in ligamentum ileo-lumbare ejusdem.

MUSCULUS OBLIQUUS INTERNUS ABDOMINALIS SUBLEVATUS AD DEXTERAM

U. U. U. U. Portio faciei internae ejusdem.

MUSCULI REGIONIS SCAPULARIS, HUMERALIS, CUBITALIS, ET MANUS AD DEXTERAM

MUSCULUS MINOR PECTORIS SUBLEVATUS

A. A. Facies interna ejusdem, ab origine costali semota.

MUSCULUS MAJOR PECTORIS E SEDE SEMOTUS

B. Portiunculae tendineae ejusdem, prope insertionem humeralem.

MUSCULUS INFRASCAPULARIS

C. Hujus parva portio.

MUSCULUS ROTUNDUS MAJOR

D. Egressus ejusdem.

E. E. Insertio in humerum.

MUSCULUS DELTOIDEUS

F. Portiuncula marginis postici.

MUSCULUS TRICEPS

G. G. Caput longum ejusdem ab origine scapulari semotum.

H. H. Portio capitis brevis; et hinc

I. Tendo, ejusque insertio in olecranum.

MUSCULUS CORACOBRACHIALIS SUBLEVATUS

K. Egressus ejusdem inter plexum brachialem, et

L. Decursus ac insertio in humerum.

MUSCULUS BRACHIALIS INTERNUS

M. Margo internus ejusdem.

MUSCULUS FLEXOR SUBLIMIS DIGITORUM SUBELEVATUS

N. N. Facies interna ejusdem atque divisio in quatuor praecipuos tendines, excisos prope eorumdem bipartitionem, per quam flexor profundus.

O. O. Tendo, qui ad digitum minorem.

P. P. —— qui ad anularem.

Q. Q. —— qui ad medium.

R. R. —— qui ad indicatorem, eorumque conjunctio, et insertio.

MUSCULUS FLEXOR PROFUNDUS DIGITORUM SUBLEVATUS

S. S. Facies interna ejusdem prope ipsius originem cubitalem.

T. T. Facies interna ejusdem prope originem a ligamento interosseo.

U. U. U. Tendines ab eorumdem conjunctione; videlicet

V. V. Tendines, qui ad digitum minimum.

W. W. —— qui ad anularem.

X. X. —— qui ad medium.

Y. Y. —— qui ad indicatorem, eorumque insertiones in ultimas phalanges digitorum.

MUSCULUS LUMBRICALIS DIGITI INDICATORIS

Z. Origo ab ejus tendine, et progressus.

MUSCULUS RADIALIS EXTERNUS LONGUS

A. Portio ejusdem, ejusque decursus.

MUSCULUS RADIALIS EXTERNUS BREVIS

B. Portiuncula ejusdem.

MUSCULUS FLEXOR LONGUS POLLICIS SUBLEVATUS

C. Facies interna prope ipsius originem radialem.

D. D. Tendo, ejusque insertio in ultimam phalangem hujus digiti.

MUSCULUS ABDUCTOR LONGUS POLLICIS

E. Portiuncula tendinis ejusdem.

MUSCULUS PRONATOR QUADRATUS

F. Origo cubitalis.

G. G. Insertio in radium.

MUSCULUS RADIALIS INTERNUS E SEDE SEMOTUS

H. Portiuncula tendinis excisi prope insertionem in os multangulum majus, et in metacarpum indicatoris.

MUSCULUS ULNARIS INTERNUS E SEDE SEMOTUS

I. Portiunculae tendinis ejusdem, excisi prope insertionem in os pisiforme, seu rotundum.

MUSCULUS OPPONENS POLLICIS SUBLEVATUS

K. Facies interna ejusdem ab origine carpea semota.

MUSCULUS ABDUCTOR INDICATORIS

L. Origo a metacarpo pollicis, et insertio in primam phalangem indicatoris.

MUSCULUS ADDUCTOR POLLICIS SUBLEVATUS

M. Facies interna ejusdem, ab origine metacarpea digiti medii semota.

MUSCULI INTEROSSEI INTERNI

N. N. N. N. Eorumdem portio atque decursus.

MUSCULUS ADDUCTOR OSSIS METACARPEI DIGITI MINORIS

O. Portiuncula faciei internae ejusdem, ab ipsius origine carpea.

MUSCULI REGIONIS SCAPULARIS, HUMERALIS, CUBITALIS, ET MANUS SINISTRAE

MUSCULUS ELEVATOR SCAPULAE SUBLEVATUS

A. A. A. A. Extrema ejusdem ab originibus vertebralibus semota.

B. Connexio eorumdem prope insertionem in angulum scapulae.

MUSCULUS BICEPS E SEDE SEMOTUS

C. Portiuncula tendinis longi ejusdem, prope insertionem glenoidalem secta, et sulcus bicipitalis, ipsum tendinem excipiens.

MUSCULUS INFRASCAPULARIS

D. Portio ejusdem prope insertionem humeralem.

MUSCULUS ROTUNDUS MAJOR

E. Portio ejusdem prope insertionem humeralem.

MUSCULUS LATISSIMUS DORSI E SEDE SEMOTUS

F. Portio tendinis prope insertionem humeralem.

MUSCULUS PECTORALIS MAJOR E SEDE SEMOTUS

G. Portiuncula tendinis ejusdem prope insertionem humeralem.

MUSCULUS DELTOIDEUS SUBLEVATUS

H H. Portio faciei internae ejusdem, ab origine claviculari et acromiali semota.

I. Portio insertionis humeralis.

MUSCULUS TRICEPS

K. Caput medium; et hinc

L. L. Tendo, ejusque in olecranum insertio.

MUSCULUS BRACHIALIS INTERNUS

M. M. M. M. Origo humeralis.

N. Tendo prope insertionem cubitalem.

MUSCULUS CORACOBRACHIALIS SEMOTUS

O. O. Facies interna ejusdem, semota ab origine coracoidea.

P. Insertio humeralis.

MUSCULUS ANCONEUS SUBLEVATUS

Q. Q. Facies interna ejusdem, ab insertione condyloidea humerali semota.

MUSCULUS SUPINATOR BREVIS

R. R. Origo cubitalis.

S. S. Descensus ejusdem per radium, ejusque insertio.

MUSCULUS PRONATOR ROTUNDUS

T. Portio ejusdem.

U. Insertio in radium.

MUSCULUS ABDUCTOR LONGUS POLLICIS SUBLEVATUS

V. Facies interna ejusdem, ab origine cubitali semota, nec non membrana interossea.

MUSCULUS SUPINATOR LONGUS E SEDE SEMOTUS

W. Portio tendinis prope ipsius insertionem in radium.

MUSCULUS FLEXOR PROFUNDUS

X. Portiuncula ejusdem secus cubitum.

MUSCULUS INDICATOR SUBLEVATUS

Y. Y. Y. Origo cubitalis, ejusque interna facies a digito indicatore semota.

MUSCULUS ULNARIS EXTERNUS E SEDE SEMOTUS

Z. Portiuncula tendinis prope insertionem in metacarpum digiti minoris.

MUSCULUS EXTENSOR MINOR POLLICIS

A. Hujus portio.

MUSCULUS EXTENSOR MAJOR POLLICIS

B. B. Origo a cubito et a ligamento interosseo ejusdem.

C. C. Tendo, et insertio in ultimam phalangem hujus digiti.

MUSCULUS ADDUCTOR POLLICIS

D. Hujus portiuncula.

MUSCULUS ABDUCTOR INDICATORIS SUBLEVATUS

E. Facies interna ejusdem ab origine metacarpea, semota.

MUSCULUS EXTENSOR COMMUNIS DIGITORUM E SEDE SEMOTUS

F. F. F. Portiunculae tendinum ejusdem, excisae secus primas phalanges; nec non connexio cum tendinibus ad interosseos pertinentes, et insertio in ultimas phalanges digitorum.

MUSCULI INTEROSSEI EXTERNI SUBLEVATI

G. G. G. Facies interna eorumdem ab origine metacarpea, eorumque tendinum connexio cum extensore communi digitorum.

MUSCULI INTEROSSEI INTERNI

H. H. H. Horum decursus.

MUSCULUS ABDUCTOR DIGITI MINORIS

I. Oritur a carpo.

K. Se inserit in primam phalangem ejusdem.

MUSCULI REGIONIS PELVIS, ET ARTICULI INFERIORIS DEXTERI

MUSCULUS PSOAS MINOR

A. A. Origo vertebralis ejusdem.

B. B. Tendo et insertio iliaca.

MUSCULUS PSOAS MAJOR

C. C. C. Decursus ejusdem, et conjunctio cum iliaco interno.

MUSCULUS ILIACUS INTERNUS

D. D. D. Origo iliaca, et conjunctio cum praecedenti.

E. Tendo ab utroque, et insertio in parvum trocanterem femoris.

MUSCULUS PYRAMIDALIS

F. F. Portiuncula ejusdem.

MUSCULUS OBTURATOR INTERNUS

G. G. Hujus parva portio.

MUSCULUS GLUTEUS MAJOR

H. H. H. Portio marginis interni in pelvim et extra, nec non prope insertionem femoralem.

MUSCULUS OBTURATOR INTERNUS

I. I. I. Hujus portio.

MUSCULUS QUADRATUS FEMORIS

K. Portiuncula ejusdem.

MUSCULUS GLUTEUS MEDIUS

L. L. Portio marginis antica ejusdem.

MUSCULUS VASTUS INTERNUS SUBLEVATUS

M. M. M. M. Portio faciei internae ejusdem ab origine femorali semota, et in rotulam insertio.

MUSCULUS VASTUS EXTERNUS

N. N. N. Hujus portio.

O. O. Connexio tendinum utriusque vasti, et in rotulam insertio.

MUSCULUS CRURALIS

P. P. P. Origo interna femoralis ejusdem; et hinc

Q. Q. Tertius tendo, hujusque cum vasto externo conjunctio.

R. Insertio rotularis.

MUSCULUS BICEPS CRURALIS

S. S. S. Caput longum.

T. T. Caput breve, hujusque cum praecedenti conjunctio.

U. Tendo hinc enascens.

MUSCULUS SEMIMEMBRANOSUS

V. V. V. V. Origo ischiatica.

W. Tendo in tibiam se inserens.

MUSCULUS SEMITENDINOSUS

X. X. Origo ischiatica.

Y. Y. Tendo, ejusque in tibiam insertio.

MUSCULUS SARTORIUS E SEDE SEMOTUS

Z. Portiunculae tendinis ejusdem prope insertionem tibialem.

MUSCULUS RECTUS INTERNUS, SEU GRACILIS E SEDE SEMOTUS

A. Portiuncula ejusdem prope insertionem tibialem.

MUSCULUS TIBIALIS ANTICUS

B. Ejusdem portio atque decursus.

MUSCULUS SOLEUS SUBLEVATUS

C. C. C. Facies interna ejusdem, semota ab origine fibulari.

D. D. D. Facies interna ejusdem semota ab origine tibiali; hinc

E. Tendo, qui in calcaneum se inserit.

MUSCULUS POPLITEUS

F. Hujus parva portio dum in tibiam se inserit.

MUSCULUS FLEXOR LONGUS POLLICIS

G. G. Ejusdem portio.

H. Portio tendinis et decursus pone malleolum internum.

MUSCULUS FLEXOR LONGUS DIGITORUM

I. I. I. I. Origo a tibia et a ligamento interosseo.

K. K. Tendo ejusque decursus pone malleolum internum.

MUSCULUS TIBIALIS POSTICUS

L. L. Hujus tendo et insertio in os cuneiforme majus.

MUSCULUS FLEXOR BREVIS COMMUNIS DIGITORUM

M. Portiuncula ejusdem.

MUSCULUS ABDUCTOR POLLICIS

N. Origo calcanea, ejusque decursus.

O. Tendo, ejusque phalangea insertio.

EXPANSIO PLANTARIS CUTANEA SUBLEVATA

P. Portiuncula ejusdem a digito majore semota.

MUSCULUS FLEXOR BREVIS POLLICIS

Q. Hujus portio ab insertione phalangea semota.

MUSCULUS INTEROSSEUS EXTERNUS PRIMUS

R. Ejusdem portio.

MUSCULI REGIONIS PELVIS ET ARTICULI INFERIORIS AD LAEVAM

MUSCULUS PSOAS MAJOR

A. A. A. A. Origo vertebralis.

B. B. B. Tendo, ejusque conjunctio cum iliaco interno.

MUSCULUS ILIACUS INTERNUS

C. C. Origo iliaca.

D. D. D. D. Conjunctio cum praecedenti, eorumque decursus.

MUSCULUS OBTURATOR EXTERNUS

E. Portio ejusdem originis a pube et ab ischio.

MUSCULUS QUADRATUS FEMORIS

F. Origo ischiatica.

MUSCULUS GLUTEUS MEDIUS SUBLEVATUS

G. G. G. Facies interna ejusdem ab origine iliaca semota.

H. H. Insertio in trocanterem.

MUSCULUS GLUTEUS MINOR

I. I. Portio originis anticae iliacae ejusdem.

K. Tendo, et insertio in trocanterem.

MUSCULUS VASTUS EXTERNUS DIDUCTUS

L. L. L. L. Origo femoralis.

M. M. M. M. Pars antica ejusdem; tendo, ejusque insertio externa in rotulam.

MUSCULUS CRURALIS

N. N. N. N. N. Ejusdem decursus.

O. O. O. Tendo, ejusque antica insertio in rotulam una cum praecedenti.

MUSCULUS VASTUS INTERNUS DIDUCTUS

P. P. P. Origo femoralis, ejusque decursus.

Q. Q. Q. Portio antica; tendo, ejusque insertio interna in rotulam una cum praecedentibus.

MUSCULUS SEMITENDINOSUS

R. R. Origo ischiatica, ejusque decursus.

S. S. S. Tendo et in tibiam insertio.

MUSCULUS BICEPS CRURALIS

T. Portiuncula inferioris partis ejusdem.

U. Tendo et in fibulam insertio.

MUSCULUS GEMELLUS INTERNUS DIDUCTUS

V. V. V. Pars superior et interna ejusdem.

MUSCULUS SOLEUS

W. W. W. Pars interna, et decursus ejusdem.

MUSCULUS FLEXOR LONGUS DIGITORUM

X. X. Margo internus ejusdem.

MUSCULUS EXTENSOR LONGUS POLLICIS

Y. Y. Y. Origo fibularis.

Z. Z. Tendo, qui in ultimam phalangem hujus digiti se inserit.

MUSCULUS PERONEUS BREVIS

A. A. Origo fibularis.

B. Tendo et insertio in malleolum externum.

MUSCULUS PERONEUS LONGUS DIDUCTUS

C. C. C. Facies interna ejusdem.

D. Tendo, ejusque descensus pone malleolum externum.

MUSCULUS TIBIALIS ANTICUS E SEDE SEMOTUS

E. Portiunculae ejusdem prope insertionem in os cuneiforme majus.

MUSCULUS EXTENSOR LONGUS DIGITORUM E SEDE SEMOTUS

F. F. F. F. Portiunculae tendinum excisorum ejusdem, prope articulationem phalangeam.

MUSCULUS EXTENSOR BREVIS DIGITORUM SUBLEVATUS

G. G. Facies interna ejusdem, semota ab origine e tubere calcanei, et a dorso pedis.

H. H. H. H. H. Tendines ejusdem, horumque conjunctio cum tendinibus extensoris longi.

MUSCULI INTEROSSEI EXTERNI

I. I. I. Horum portio.

MUSCULUS ABDUCTOR DIGITI MINORIS

K. Ejusdem portio.

ARTERIAE

ARTERIAE COLLI ET CAPITIS

CAROTIS PRIMITIVA AD LAEVAM

a. Truncus praecipuus, excisus circa medium colli, ante ipsius divisionem in externam, internamque carotidem.

CAROTIS EXTERNA, EJUSQUE PRAECIPUAE PROPAGINES AD LAEVAM

b. Truncus praecipuus thyroideae superioris; et

c. Truncus praecipuus pharingeae; utrique excisi prope originem.

d. Truncus praecipuus arteriae lingualis.

e. —— —— arteriae facialis, utrique pariter excisi prope originem ab eadem carotide externa.

f. Truncus praecipuus arteriae occipitalis, subter musculum trachelo-mastoideum incedens.

g. Ejusdem rursus apparentis decursus, et distributio.

h. Truncus praecipuus temporalis excisus.

i. Continuatio carotidis externae in maxillarem internam.

k. Truncus praecipuus arteriae maxillaris inferioris.

l. Truncus praecipuus arteriae meningeae mediae.

m. Truncus praecipuus arteriae pterygoideae.

n. Truncus praecipuus arteriae temporalis profundae internae.

o. Truncus praecipuus arteriae temporalis profundae externae; qui omnes excisi prope originem a maxillari interna.

p. Rami praecipui arteriae alveolaris superioris.

q. Truncus praecipuus arteriae infraorbitalis, ejusque decursus.

r. Continuatio trunci praecipui maxillaris interni in arteriam sphenopalatinam.

CAROTIS INTERNA

s. Portio trunci praecipui, e carotide primitiva egrediens, qui

t. Rursus in cavum cranii conspicuus.

u. Truncus praecipuus arteriae ophtalmicae; decursus, et propagines ejusdem.

v. Truncus praecipuus arteriae frontalis hinc enascentis, qui

w. Rursus in angulum internum orbitalem, ejusque propagines.

x. Truncus praecipuus arteriae communicantis cum basilari, ejusque super cerebellum propagines.

y. Truncus praecipuus anastomoticus cum carotide interna dextera.

z. Truncus praecipuus arteriae callosae sinistrae, excisae.

* Truncus praecipuus arteriae callosae dexterae, ejusque propagines.

CAROTIS PRIMITIVA AD DEXTERAM

a. Truncus praecipuus secus collum.

b. Divisio in internam externamque carotidem; hinc

c. Truncus praecipuus arteriae lingualis.

d. —— —— arteriae facialis.

e. Truncus praecipuus arteriae maxillaris inferioris, ejusdem decursus et ingressus in foramen maxillare.

f. Continuatio trunci praecipui carotidis internae secus collum.

ARTERIAE REGIONIS COLLI, ET ARTICULI SUPERIORIS DEXTERI

ARTERIA SUBCLAVIA

a. Truncus praecipuus sublevatus, et excisus.

b. Truncus praecipuus arteriae thyroideae inferioris, excisae.

ARTERIA VERTEBRALIS

c. Truncus praecipuus, foramina vertebralia ingrediens.

ARTERIA INTERCOSTALIS, E SUBCLAVIA PROCEDENS

d. Truncus praecipuus; hinc

e. Ramus intercostalis primus; et

f. —— —— secundus.

g. Truncus praecipuus arteriae mammariae internae, excisae.

ARTERIA AXILLARIS

h. Truncus praecipuus a continuatione subclaviae.

i. Ramusculus thoracicus axillaris primus.

k. —— axillaris alius, qui ad musculum thoracicum, excisus.

l. Truncus praecipuus arteriae thoracicae minoris, seu mammariae externae.

m. Ramus ejusdem excisus, ejusque distributio.

n. Truncus praecipuus arteriae thoracicae majoris, seu mammariae externae longae.

o. Ramus, qui ad musculum pectoralem minorem.

p. Ramus, qui ad pectoralem majorem, et ad coracobrachialem, eorumque decursus et distributio.

q. Truncus praecipuus arteriae subterscapularis; hinc

r. Hujus rami, qui ad musculum scapularem, eorumque distributio.

s. Portio rami circumflexi scapularis.

t. Ramus, qui ad musculos rotundum, majorem atque minorem.

u. Ramus, qui ad latissimum dorsi.

v. —— qui ad majorem dentatum; eorumque propagines.

ARTERIA BRACHIALIS

w. Truncus praecipuus, ejusque decursus per regionem humeri.

x. Truncus praecipuus arteriae humeralis profundae; hinc

y. Rami excisi, qui ad caput longum tricipitis.

z. Ramus, qui ad caput breve ejusdem musculi, ipsiusque distributio.

a. Egressus trunci praecipui arteriae collateralis externae humeralis, e profunda exorti, secus nervum radialem decurrentis.

b. c. Parvi trunci et propagines arteriae brachialis ad musculum coracobrachialem.

d. Ramus brachialis, qui ad caput longum tricipitis; et

e. Ramus brachialis, qui ad musculum bicipitem; uterque excisus.

f. Truncus praecipuus arteriae collateralis internae superioris, cum nervo cubitali decurrentis.

g. Ramus ejusdem, qui ad caput longum tricipitis.

h. Ramus arteriae brachialis, qui ad musculum bicipitem, excisus.

i. Ramus alius ejusdem arteriae, qui ad brachialem internum.

k. Ramus alius ejusdem arteriae, qui ad caput breve tricipitis.

l. Truncus praecipuus arteriae collateralis inferioris, seu condyloideae internae, ab eadem brachiali.

m. Ramus, qui ad bicipitem, excisus.

n. Continuatio trunci praecipui brachialis prope flexionem cubiti; hinc

o. Ramus superficialis.

p. Ramus recurrens brachialis, ejusque propagines super musculum brachialem internum.

q. Ramus brachialis, qui ad musculum pronatorem rotundum, excisus.

r. Divisio trunci praecipui brachialis in radialem et ulnarem.

ARTERIA RADIALIS

s. Truncus praecipuus ejusdem, atque decursus secus radium; unde

t. Ramus, qui ad musculum radialem externum longum.

u. Ramus, qui ad radialem externum brevem, eorumque propagines; hinc

v. Ramus, qui ad musculum radialem internum, excisus.

w. Ramus, qui ad pronatorem rotundum.

x. —— qui ad extensorem communem digitorum.

y. Rursus truncus praecipuus circa tertiam inferiorem partem antibrachii; unde

z. Ramus, qui ad musculum supinatorem longum; et

a. Ramus, qui ad radialem internum; uterque excisus.

b. Divisio trunci praecipui arteriae radialis.

c. Truncus praecipuus palmaris radialis

d. e f. Continuatio ejusdem, et rami digitales, qui ad marginem radialem pollicis, ejusque propagines usque ad apicem.

g. Truncus praecipuus dorsalis ab eadem radiali, per manus dorsum recurrens.

h. Idem in manus volam, inter metacarpum pollicis, et indicatoris; unde

i. Truncus transversalis, seu arcus palmaris profundus.

k Anastomosis ejusdem cum arteria ulnari.

l. Ramus metacarpeus, qui ad quartum musculum interosseum internum, seu digiti minoris, ejusque propagines.

m. Ramus metacarpeus, qui ad tertium musculum interosseum internum, seu digiti anularis, ejusque propagines.

n. Ramus metacarpeus, qui ad secundum musculum interosseum internum, seu digiti medii, ejusque propagines.

o. Ramus metacarpeus inferior, qui ad musculum adductorem pollicis, excisus.

p. Truncus praecipuus palmaris a radiali, ejusque decursus.

q. Ramus metacarpeus superior, qui ad musculum adductorem pollicis, excisus.

r. Continuatio trunci praecipui palmaris inter indicatorem et medium, anastomoticus cum arcu palmari superficiali, et dorsali radiali.

s. t. Truncus, et rami digitales, qui ad marginem radialem indicatoris, ejusque propagines usque ad ejus apicem.

u. Ramus metacarpeus ab arcu palmari profundo, qui ad primum musculum interosseum internum, seu indicatoris.

v. Truncus praecipuus arteriae pollicis, ab eodem arcu; unde

x. Ramus, qui ad musculum abductorem pollicis.

y. Continuatio atque decursus trunci digitalis, qui ad marginem ulnarem pollicis.

ARTERIA ULNARIS

a. Truncus praecipuus ad flexionem cubiti.

b. Ramus, qui ad musculum pronatorem rotundum, excisus; hinc

c. Truncus praecipuus ulnaris recurrens, ejusque decursus.

d Divisio trunci praecipui arteriae ulnaris.

ARTERIA INTEROSSEA

e. Truncus praecipuus hinc enascens, ejusque decursus.

f. g. h. Rami interossei superiores.

i. k. l. m. Rami interossei medii, et

n. o. p. Rami interossei inferiores; omnes ad eumdem truncum pertinentes, qui ad musculos flexorem sublimem, et profundum pollicis, excisi.

q. Truncus praecipuus arteriae interosseae, subter musculum pronatorem quadratum incedens.

r. Continuatio trunci praecipui arteriae ulnaris secus ulnam; unde

s. t. u. Rami ulnares superiores.

v. w. x. y. Rami ulnares medii.

z. a. b. c. —— —— inferiores, qui ad musculos ulnarem internum, ad fle-

xorem sublimem et profundum, excisi.

d. Truncus praecipuus ulnaris ad manus volam.

e. f. g. Rami palmares iuferiores anastomotici cum arcu profundo radiali.

h. Truncus palmaris digitalis primus hinc enascens, excisus.

i. k. l. Truncus et rami digitales, qui ad marginem cubitalem digiti minoris.

m. Truncus palmaris digitalis profundus.

n. o. Truncus et rami digitales, qui ad marginem radialem digiti minoris.

p. q. Truncus et rami digitales, qui ad marginem ulnarem digiti anularis, eorumque propagines.

r. Truncus praecipuus arteriae ulnaris, unde arcus palmaris superficialis excisus.

s. Ejusdem continuatio, et arcus palmaris sublevati decursus.

t. Portio tertii trunci palmaris dorsalis.

u. v. Truncus et rami digitales, qui ad marginem radialem digiti anularis.

w. x. Truncus et rami digitales, qui ad marginem ulnarem digiti medii, et utriusque propagines.

y. z. Truncus et rami digitales, qui ad marginem radialem digiti medii.

a. b. Truncus et rami digitales, qui ad marginem ulnarem digiti indicatoris; uterque a quarto arcu palmari digitali procedens.

c. Continuatio atque decursus arcus palmaris superficialis prope pollicem, ejusque anastomosis palmaris superior cum arteria radiali.

ARTERIAE COLLI, ET ARTICULI SUPERIORIS SINISTRI

ARTERIA VERTEBRALIS

a. Truncus praecipuus, excisus prope ipsius originem ab arteria subclavia, ejusque ingressus in foramen processus transversi sextae vertebrae cervicalis.

ARTERIA THYROIDEA INFERIOR

b. Truncus praecipuus, excisus prope ipsius originem a subclavia, ejusque divisio; unde

c. Truncus praecipuus thyroideus proprius excisus.

d. Truncus praecipuus cervicalis ascendens.

e. Truncus praecipuus cervicalis transversus.

f. Truncus scapularis superior.

ARTERIA SUBCLAVIA

g. Truncus praecipuus excisus dum in axillarem transit.

h. Truncus praecipuus arteriae thoracicae primae.

i. Truncus praecipuus arteriae thoracicae secundae.

k. Truncus praecipuus arteriae thoracicae tertiae; et

l. Truncus praecipuus arteriae thoracicae quartae; qui omnes excisi prope originem ab axillari.

m. Truncus praecipuus arteriae thoracicae humeralis, seu acromialis, ejusque propagines.

n. Truncus praecipuus arteriae thoracicae axillaris, seu thoracicae glandulosae.

o. Portiuncula arteriae circumflexae anticae excisae.

p. Portio arteriae infrascapularis.

q. ——— arteriae circumflexae posticae, per musculum deltoideum decurrentis.

ARTERIA BRACHIALIS

r. Truncus praecipuus.

s. Ramusculus, qui ad vaginalem nervi mediani.

t. Ramusculus, qui ad musculum coracobrachialem, excisus.

u. Truncus et rami brachiales superiores excisi, qui ad bicipitem, et ad deltoidem.

v. Truncus et rami brachiales superiores, qui ad bicipitem, excisi; integri vero ad coracobrachialem et ad brachialem internum, eorumque distributio.

w. Truncus et rami medii brachiales, quorum qui ad musculum bicipitem ex-

cisi, qui vero ad brachialem internum, una cum suis propaginibus, integri.

x. Truncus et rami arteriae collateralis externae ab humerali profunda, decursus et distributio super tricipitem.

y. Ramus condyloideus externus hinc enascens, ejusque decursus et distributio.

AMTERIAE PERFORANTES INTEROSSEAE

z. Truncus et rami arteriae perforantis superioris, seu recurrentis, ejusque distributio.

a. Truncus et rami arteriae perforantis secundae.

b. Truncus et rami arteriae perforantis tertiae.

c. Truncus et rami arteriae perforantis quartae, eorumque decursus et distributio.

d. Rursus truncus praecipuus arteriae brachialis prope flexorem cubiti; hinc

e. Truncus et rami recurrentes radiales, seu cubitales.

f. Truncus praecipuus arteriae radialis secus radium.

g. Truncus et rami radiales superiores, eorumque propagines.

h. Ramus radialis, qui ad musculos externum longum et brevem.

i. Continuatio trunci praecipui arteriae radialis, in internam et inferiorem antibrachii partem descendentis.

k. Rursus inter antibrachium et manum; hinc

l. Truncus praecipuus arcus dorsalis carpei; unde

m. n. Rami carpei retrocedentes, eorumque anastomoses cum perforantibus interosseis.

o. Ramus metacarpeus, seu interosseus dorsalis, qui ad digitum minorem.

p. Ramus metacarpeus, seu interosseus dorsalis, qui ad digitum anularem.

q. Ramus metacarpeus, seu interosseus dorsalis, qui ad digitum medium, eorumque propagines.

r. Ramus metacarpeus, seu interosseus dorsalis, qui ad marginem ulnarem digiti indicatoris, ejusque decursus.

s Anastomosis ejusdem cum ramo digitali arcus palmaris superficialis, inter digitum indicatorem et medium.

t. Descensus trunci praecipui radialis inter metacarpum pollicis et indicatoris, ad efforandum arcum palmarem profundum.

u. Ramus metacarpeus, seu interosseus dorsalis, qui ad marginem radialem digiti indicatoris, ejusque decursus et distributio.

ARTERIAE REGIONIS THORACICAE,
ET ABDOMINALIS SECUS SPINAM DORSI
ARTERIA INTERCOSTALIS SUBCLAVIA
AD LAEVAM

a. Portio trunci praecipui, ejusque decursus, atque propagines per secundum spatium intercostale.

ARTERIAE INTERCOSTALES ANTICAE AD DEXTERAM ET LAEVAM, EXCISAE PROPE EARUMDEM ORIGINEM

b. b. Trunci praecipui primae arteriae intercostalis aorticae, eorumque decursus atque propagines per tertium spatium.

c. c. Trunci praecipui secundae, eorumque propagines per quartum spatium, quorum dexteri a trunco communi procedunt, sinistri vero a duobus truncis aorticis.

d. d. Trunci praecipui tertiae, qui ad quintum spatium.

e. e. Trunci praecipui quartae, eorumque propagines per tertium spatium.

f. f. Trunci praecipui arteriae quintae, eorumque propagines per septimum spatium.

g. g. Trunci praecipui sextae, qui ad octavum spatium.

h. h. Trunci praecipui septimae intercostalis aorticae, qui ad spatium nonum.

i. i. Trunci praecipui arteriae, qui ad decimum spatium.

k. k. Trunci praecipui nonae arteriae ejusdem originis, qui ad undecimum spatium.

l. Ramus praecipuus arteriae decimae intercostalis aorticae, ejusque distributio per duodecimum spatium intercostale.

ARTERIAE LUMBARES AD DEXTERAM ET LAEVAM, EXCISAE PROPE EARUM ORIGINEM AB AORTA

m. Portio trunci praecipui arteriae lumbaris primae, ad laevam

n. n. Portio utriusque trunci praecipui arteriae secundae.

ARTERIA SACRA MEDIA

o Truncus praecipuus ejusdem, excisus prope ipsius originem ab aorta; unde

p. p. Rami praecipui utriusque arteriae tertiae lumbaris.

q. q. Rami praecipui utriusque arteriae quartae lumbaris.

r. Continuatio trunci praecipui arteriae sacrae mediae, ejusque decursus usque ad apicem coccygis.

ARTERIA ILIACA INTERNA, GLUTEA, UMBILICALIS, ET OBTURATRIX, AD DEXTERAM

s. Truncus praecipuus iliacae internae, seu hypogastricae, excisus prope ipsius originem ab iliaca primitiva.

t. u. Parvi trunci ascendentes arteriae ileolumbaris, qui lumbarem quintam constituunt, eorumque propagines.

v. Truncus praecipuus arteriae sacrae lateralis.

w. Truncus praecipuus arteriae umbilicalis, excisae.

x. Ramus ejusdem, qui ad vesicam, excisus.

y Portio trunci praecipui arteriae gluteae internae.

z. Truncus praecipuus ischiaticae, ejusque divisio.

a. Truncus haemorrhoidalis, seu sacrococcygeus hinc enascens.

b. Continuatio trunci praecipui ischiatici; unde

c. Truncus praecipuus arteriae pudendae communis.

d. Ramus, qui ad musculum iliacum internum, ad obturatricem pertinens.

e. f. Rami alii ab iliaca, eorumque propagines super eumdem musculum.

g. Truncus praecipuus obturatricis, ejusque descensus ad foramen thyroideum, seu ovolare.

h. Rursus truncus praecipuus super musculum obturatorem externum.

i. Ramus, qui ad eumdem musculum.

k. —— qui ad musculum quadratum femoris, et utriusque propagines; unde

l. m. n. o. Rami, qui ad adductorem et pectineum musculum, excisi.

ARTERIAE ARTICULI INFERIORIS DEXTERI

ARTERIA CRURALIS

p. Truncus praecipuus egrediens e cavo, excisus.

q. Ramus cruralis, qui ad musculum psoas, et ad iliacum internum.

r. Truncus praecipuus arteriae circumflexae iliacae, ejusque divisio; unde

s. Ramus circumflexus iliacus, et

t. —— abdominalis internus, eorumque propagines.

u. Continuatio trunci praecipui cruralis extra abdominis cavum; unde

v. Truncus praecipuus arteriae pudendae externae superioris.

w. Truncus praecipuus arteriae pudendae externae mediae.

x. Truncus praecipuus arteriae circumflexae femoralis internae.

y. Truncus praecipuus arteriae circumflexae femoralis externae; unde

z. Truncus trocantericus anticus; hinc

a. —— et rami ascendentes.

b. —— et rami transversales.

c. —— praecipuus descendens, ejusdem circumflexae.

d. Ramus superior, qui ad musculum vastum internum, excisus.

e. Continuatio ejusdem trunci praecipui descendentis, ejusque propagines, musculum vastum externum irretientes.

f. Ramusculus alius ejusdem descendentis, atque propagines per periostium femoris.

g. Truncus praecipuus arteriae femoralis profundae; ad quam pertinent

h. Truncus trocantericus posticus excisus, et

i. k. Trunci proprii adductoris majoris excisi.

l. Truncus praecipuus arteriae perforantis primae, ejusque divisio.

m. Truncus et rami ejusdem, qui ad caput longum bicipitis.

n. Truncus et rami ejusdem, qui ad musculum semimembranosum, eorumque propagines.

o. Truncus praecipuus arteriae perforantis secundae.

p. Truncus praecipuus arteriae perforantis tertiae; uterque ad longum ac majorem adductorem, et ambo excisi.

q. Ramus arteriae perforantis tertiae, qui ad caput breve bicipitis.

r. Truncus praecipuus arteriae perforantis quartae; unde

s. Truncus ad os femoris.

t Continuatio trunci praecipui perforantis quartae, ejusque distributio super musculum semimembranosum.

u. Ramus pudendus inferior arteriae cruralis.

v. w. Rami crurales, qui ad musculum sartorium, et ad rectum anticum.

x. y. Rami crurales, qui ad musculum rectum anticum, et ad vastum internum.

z. Ramus cruralis, qui ad adductorem majorem.

a. Ramus cruralis, qui ad sartorium et rectum internum.

b. Ramus cruralis, qui ad vastum internum; omnes prope originem, excisi.

c. d. Trunci et rami perforantes crurales, qui ad musculum adductorem majorem, et semitendinosum, eorumque propagines.

e. Truncus cruralis, qui ad musculum sartorium, et rectum internum, excisus.

f. Truncus cruralis, qui ad musculum vastum internum pariter excisus.

g. Truncus et rami crurales, qui ad musculum cruralem, eorumque propagines.

h. Truncus cruralis, qui ad musculum vastum internum, excisus.

i. Truncus et rami crurales, qui ad musculum cruralem, et ad capsulas anticas genu, eorumque propagines.

k. Truncus praecipuus arteriae articularis superioris internae; unde

l. Truncus articularis superficialis internus excisus.

m. Ramusculus, qui ad musculum semimembranosum.

n. Truncus articularis profundus internus, ejusque decursus; hinc

o. Truncus et rami articulares, eorumque propagines, quae per periostium condyli interni femoris.

p. Continuatio trunci praecipui, ejusque distributio ad cartilaginem lunatam internam, et anastomosis cum articulari interna media.

q. Portio trunci praecipui arteriae popliteae priusquam e regione femoris egrediatur; unde

r. Ramus popliteus excisus, qui ad musculum adductorem majorem.

s. Ramus popliteus excisus, qui ad musculum gemellum.

t. Truncus et rami arteriae articularis internae mediae.

u. Truncus et rami arteriae articularis inferioris internae, utrorumque decursus, distributio et anastomosis cum superiori interna super condylum tibiae.

v. Ramus popliteus, qui ad periostium tibiae, ejusque propagines.

w. Parva portio trunci praecipui arteriae tibialis anticae.

ARTERIA TIBIALIS POSTICA

x. Truncus praecipuus ejusdem secus os tibiae; hinc

y. z. Trunci et ramusculi tibiales antici superiores, qui ad periostium tibiae.

a. b. c. d. Trunci tibiales postici superiores excisi, qui ad musculum gemellum atque soleum.

e. f. g. Rami tibiales, qui ad musculum flexorem longum digitorum, et ad tibialem posticum, eorumque propagines.

h. Ramusculus tibialis anticus medius, ejusque propagines irretientes mediam partem periostii tibiae.

i. k. l. m. Rami tibiales postici medii, qui ad musculum gemellum, ad soleum, ad tegumenta, quorum nonnulli excisi.

n. o. p. Trunci et rami tibiales antici medii, qui ad musculum flexorem longum digitorum, eorumque propagines.

q. r. s. Rami tibiales postici inferiores excisi, qui ad musculum gemellum et soleum.

t. u. Rami tibiales antici inferiores, qui ad musculum flexorem longum digitorum, eorumque propagines hunc musculum ingredientes.

v. Parvus truncus et ramusculi tibiales antici inferiores, qui ad infimam partem periostii tibiae.

w. x. y. Ramusculi tibiales postici infimi excisi, qui ad gemellum, soleum, et tegumenta.

z. Ramusculus calcaneo-superior, qui et ad bursam mucosam tendinis Achillis, ejusque propagines.

a. Continuatio trunci praecipui arteriae tibialis posticae, ad plantam pedis descendens, ejusque in externam internamque plantarem divisio.

b. Truncus praecipuus arteriae plantaris externae; unde

c. d. Rami calcanei excisi.

e. Truncus praecipuus arteriae plantaris internae, ejusque divisio.

f. Truncus et rami dorsales, qui ad ligamenta tarsi.

g. Truncus et rami plantares, qui ad musculum abductorem digiti primi.

h. Truncus et rami plantares, qui ad musculum flexorem brevem ejusdem digiti.

i. Truncus et rami digitales ejusdem plantaris, qui ad marginem internum hujus digiti, eorumque propagines.

ARTERIA TIBIALIS ANTICA

k. l. Ramusculi tibiales superiores.

m. n. o. Ramusculi tibiales medii.

p. q. r. —— —— inferiores, eorumque propagines periostium tibiae irretientes, et anastomoses cum propaginibus tibialis posticae.

s. Truncus praecipuus ad dorsum pedis.

t. u. Trunci superficiales dorsales interni excisi.

v. Truncus tarseus externus, ejusque propagines; unde

w. Truncus et rami metatarsei atque digitales, eorumque propagines super dorsum digiti tertii.

x. Parvus truncus et rami malleolares interni inferiores.

y. Parvus truncus et rami tarsei dorsales interni, utrorumque propagines et anastomoses cum plantaribus internis.

z. Continuatio trunci praecipui arteriae dorsalis, ejusque descensus ad plantam pedis, inter primum et secundum metatarsum; hinc

a. b. Ramus et surculi metatarsei dorsales.

c. —— —— digitales, eorumque propagines, quae ad primum et secundum digitum.

ARTERIAE INFERIORIS ARTICULI SINISTRI

a. b. Parvi trunci arteriae ileo-lumbaris, eorumque distributio per musculum iliacum internum.

c. d. Trunci similes ab arteria glutea interna, eorumque propagines in internam faciem musculi glutei medii.

e. Truncus praecipuus arteriae circumflexae iliacae, excisus prope originem cruralem; unde

f. Ramus, qui ad musculum psoas, et ad iliacum internum.

g. Ramus abdominalis.

h. —— circumflexus iliacus proprius, eorumque excisiones.

i. Pars superior trunci praecipui arteriae cruralis e sede semotae, et hujus portio, unde origo femoralis profundae.

k. Truncus et rami ad eamdem pertinentes, qui ad musculum psoas, et ad iliacum internum.

l. Truncus praecipuus arteriae femoralis

profundae, prope ipsius originem a crurali, ejusque triplex divisio.

m. Truncus praecipuus arteriae circumflexae externae femoralis, ejusque divisio.

n. Truncus et rami ascendentes circumflexi, quorum nonnulli, qui ad musculum sartorium et rectum anticum, excisi; qui vero ad musculum iliacum internum, suis cum propaginibus conspicui.

o. Truncus et rami trocanterici antici, seu transversales, qui ad eosdem musculos.

p. Truncus et rami descendentes circumflexi, qui ad musculum vastum externum, eorumque distributio.

q. Truncus praecipuus profundus internus femoris; unde

r. Truncus, qui ad musculos abductorem longum et brevem, excisus.

s. Continuatio trunci praecipui, musculum vastum internum ingredientis.

t. Truncus praecipuus descendens medius femoralis profundae; unde

u. Ramus, qui ad musculum rectum anticum, excisus.

v. Continuatio trunci praecipui ascendentis medii, ejusque propagines super musculum cruralem.

w. Truncus praecipuus externus, seu superficialis arteriae femoralis profundae; hinc

x. Trunci et rami, qui ad rectum anticum, et ad tensorem vaginae femoris, excisi.

y. z. Trunci et rami, qui ad musculum vastum externum.

a. b Trunci et rami, qui ad musculum cruralem, eorumque decursus et distributio.

c. Continuatio descendens trunci praecipui, ejusque propagines ad vastum externum, usque ad tertiam inferiorem partem ejusdem.

d. e. f. g. h. Trunci et ramusculi perforantes antici ejusdem femoralis profundae, per mediam cruris partem repentes.

i. Truncus et rami perforantes inferiores, repentes per internam superiorem partem rotulae.

k. Truncus praecipuus superficialis arteriae articularis superioris externae, ejusque super rotulam propagines.

l. m. Trunci superficiales arteriae articularis superioris internae, eorumque super rotulam distributio.

n. Truncus superficialis arteriae articularis inferioris externae, ejusque propagines super ligamentum rotulae.

o. Ramus superficialis arteriae articularis inferioris internae, ejusque propagines ad ligamentum ipsum.

ARTERIA TIBIALIS ANTICA

p. q. r. Trunci tibiales superiores.

s. t. u. —— tibiales medii, et

v. w. —— tibiales inferiores; omnes a tibiali antica procedentes, et per periostium tibiae repentes.

x. Truncus praecipuus secus tibiam.

y. —— et rami recurrentes tibiales, eorumque propagines, et anastomoses cum articularibus supradictis.

z. a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. Trunci et rami tibiales superiores.

n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. Trunci et rami tibiales medii.

a. b. c. d. e. f. g. h. Trunci et rami tibiales inferiores, qui ad musculum extensorem longum digitorum, ad tibialem anticum, ad peroneum longum et brevem, ad tegumenta et periostium tibiae, quorum nonnulli excisi.

i. Truncus et rami malleolares superiores externi ejusdem tibialis, eorumque propagines.

k. Rursus truncus praecipuus externae tibialis anticae, dum dorsum petit.

l. Truncus et rami malleolares inferiores externi.

m. Truncus et rami tarsei externi, eorumque distributio, et anastomosis cum plantaribus respondentibus.

n. Truncus et rami tarsei medii, eorumque propagines.

o. Truncus et rami tarsei interni, propa-

gines et anastomoses cum plantaribus respondentibus.

p. Continuatio trunci praecipui arteriae dorsalis.

q. Truncus praecipuus metatarseus, et ab eo arcus dorsalis.

r. Truncus et rami metatarsei, qui ad secundum musculum interosseum externum.

s. Truncus et rami metatarsei, qui ad tertium.

t. Truncus et rami metatarsei, qui ad quartum, eorumque propagines et anastomoses cum plantaribus respondentibus.

u. Portio trunci praecipui dorsalis ad plantam pedis descendentis: unde arcus plantaris.

v. Truncus et rami metatarsei, qui ad primum interosseum externum.

x. Truncus alius metatarseus secus pollicem, ejusque divisio.

y. Ramus digitalis, qui ad ejus marginem externum.

z. Ramus digitalis, qui ad marginem externum digiti secundi, eorumque decursus et anastomoses cum plantaribus.

ARTERIAE PLANTARES

a. Truncus plantaris primus, secus marginem pollicis, ejusque propagines.

b. Truncus plantaris secundus inter primum, et secundum digitum.

c. Ramus et propagines digitales, quae ad marginem externum digiti primi.

d. Tertius truncus plantaris inter secundum et tertium digitum, ejusque bipartitio.

e. Ramus et propagines digitales, quae ad marginem externum digiti secundi.

f. Ramus et propagines, quae ad internum tertii.

g. Quartus truncus plantaris inter tertium et quartum digitum, ejusque divisio.

h. Ramus et propagines digitales, quae ad externum marginem digiti tertii.

i. Ramus et propagines digitales, quae ad internum quarti.

k. Quintus truncus plantaris inter quartum et quintum, ejusque divisio.

l. Ramus et propagines digitales, quae ad externum marginem digiti quarti.

m. Ramus et propagines digitales, quae ad internum quinti, eorumque propagines.

VENAE

VENAE, SEU SINUS DURAE MENINGIS

1. 1. 1. Sinus falcatus superior, seu longitudinalis major, qui et triangularis.

2. Sinus falcatus inferior, seu longitudinalis minor.

3. Sinus perpendicularis, ejusque finis, seu cum aliis concursus, unde torcular Herophili.

4. Eorum convenientia; hinc

5. Portio sinus transversi, seu lateralis sinistri.

VENA JUGULARIS EXTERNA DEXTERA

6. Portio ejusdem.

VENAE ARTICULI SUPERIORIS DEXTERI

1. Trunci praecipui arcum palmarem superficialem efficientes, qui excisus et e sede semotus.

2. Continuatio eorumdem super marginem digiti minoris, eorumque anastomosis cum arcu palmari profundo.

3. 4. 5. Venae praecipue satellites profundae ulnares, cum arteria cognomine decurrentes, usque ad flexionem cubiti; et rami venosi musculares easdem adeuntes, excisi.

6. Venae praecipuae, arcum palmarem profundum efficientes.

7. Venae palmares radiales, earumque anastomoses cum arcu palmari superficiali.

8. Truncus ab earumdem conjunctione exsurgens, a vola in manus dorsum ascendens, inter metacarpum indicatoris et pollicis.

9. Truncus palmaris externus pollicis.

10. 11. Venae satellites praecipuae, seu radiales profundae, usque ad flexionem cubiti, una cum arteria cogno-

mine decurrentes, et rami venosi musculares excisi, easdem adeuntes.

12. Venae praecipuae interosseae cum respondente arteria decurrentes, et ramusculi venosi musculares easdem petentes.

13. Truncus praecipuus venae condyloideae internae profundae.

14. Truncus praecipuus venae medianae, excisae.

15. 16. Ipsarum anastomosis ad flexionem cubiti.

17. 18. Venae praecipuae satellites humerales profundae, secus arteriam eisdem respondentem in cavum axillae ascendentes, et rami musculares easdem adeuntes. In has conveniunt

19. Truncus praecipuus venae thoracicae humeralis.

20. Truncus praecipuus venae basilicae.

21. —— —— venae subterscapularis; et

22. Truncus praecipuus venae thoracicae.

23. —— —— venae axillaris, hinc enascentis, excisus.

24. Truncus praecipuus venae cephalicae circa tertiam inferiorem partem humeri.

25. Rursus idem truncus dum venam axillarem adit.

26. Continuatio trunci praecipui axillaris 23 supradicti; quem adeunt etiam

27. Vena scapularis superior, et

28. — cervicalis profunda.

29. Reliquiae trunci praecipui venae jugularis internae excisi.

30. Truncus venae vertebralis et intercostalis primae.

31. Truncus praecipuus venae subclaviae hinc enascentis, excisus dum cavam superiorem adit.

VENAE ARTICULI SUPERIORIS SINISTRI

1. 2. Venae radiales super manus dorsum inter metacarpum pollicis et indicatorem, secus ramum dorsalem arteriae radialis, quae ad arcum palmarem profundum pertinent.

3. 4. Venae praecipuae satellites radiales, seu profundae, secus respondentem arteriam decurrentes usque ad flexionem cubiti, et rami subcutanei easdem adeuntes, excisi.

5. Anastomosis earumdem cum vena basilica ad flexionem cubiti.

6. Truncus praecipuus venae basilicae, ad inferiorem partem brachii.

7. 8. Venae praecipue satellites humerales hinc enascentes, et ramusculi musculares has adeuntes.

9. Truncus praecipuus venae collateralis externae, exsurgens a perforante interossea superiore, et a condyloidea externa, incedens inter caput medium tricipitis et brachialem internum, ut humeralem adeat.

10. 11. Rursus venae satellites humerales; earumdem anastomoses et rami musculares easdem adeuntes.

12. Trunci et rami circumflexi subterscapulares easdem adeuntes; a quibus

13. Truncus praecipuus venae axillaris, et ramusculi acromiales; quos excipit

14. 15. Rursus truncus praecipuus venae basilicae in axillae cavum ascendens, et rami thoracici ipsum adeuntes.

16. Rursus truncus praecipuus venae axillaris quem adit basilica, excisus dum subclavius efficitur.

17. Portiuncula trunci praecipui venae subclaviae, antequam in cavam superiorem abeat, excisus.

VENAE ARTICULI INFERIORIS SINISTRI

1. 2. Arcus venosus dorsalis a ramis digitalibus et metatarseis exsurgens.

3. Anastomosis ejusdem cum arcu plantari, et cum satellitibus tibialibus anticis, inter metatarsum primi et secundi digiti.

4. Praecipuae venae satellites tibiales anticae per pedis dorsum.

5. Ramus plantaris internus, cum tibialibus posticis et saphena communicans.

6. 7. Rami sapheni cum tibialibus anticis concurrentes.

8. Vena saphena major, excisa.

9. Rami malleolares externi, eorumque anastomoses cum tibialibus.
10. Ramus tibialis anticus inferior cum saphena communicans, excisus.
11. 12. Rursus praecipuae venae satellites tibiales anticae, secus respondentem arteriam in superiorem tibiae partem ascendentes, quique has adeunt musculares et subcutanei rami, excisi.
13. Truncus rotularis descendens, una cum arteria recurrente tibiali, ejusque cum praecedentibus conjunctio.
14. Venae tibiales anticae, poplitis cavum ingredientes, et ligamentum interosseum, seu tibio-fibulare perforantes.
15. Portio trunci praecipui venae cruralis, circa tertiam superiorem partem cruris, excisi.
16. 17. Venae praecipuae satellites arteriae femoralis profundae.
18. Reliquiae praecipuae venae cruralis, superius et inferius excisae, quam adeunt satellites ipsae.
19. Truncus externus venae obturatricis.
20. —— internus ejusdem venae.
21. Venae satellites arteriae circumflexae iliacae, excisae dum in cruralem abeunt.
22. Venae satellites arteriae gluteae mediae, quae ad hypogastricam pergunt, earumque anastomosis cum femoralibus profundis.

VENAE ARTICULI INFERIORIS DEXTERI ET INTERNAE PELVIS

1. Truncus venosus dorsalis profundus inter primum et secundum metatarsum, qui ad venas plantares.
2. 3. Trunci satellites arteriae tibialis anticae; et
4. Truncus saphenus profundus major.
5. 6. 7. Rami anastomotici hinc exsurgentes, inter hunc 4 et venas plantares internas.
8. 9. Rami anastomotici inter satellites arteriae tibialis posticae, et saphenam majorem.
10. 11. Rami superficiales, seu dorsales interni.
12. Truncus praecipuus venae saphenae majoris hinc exortus, et circa tertiam inferiorem partem tibiae excisus.
13. 14. Venae satellites arteriae plantaris internae.
15. Venae satellites arteriae plantaris externae.
16. Harum conjunctio, unde venae tibiales posticae.
17. 18. 19. 20. Venae satellites arteriae tibialis posticae in poplitem ascendentes, et rami musculares et subcutanei sapheni excisi, easdem adeuntes.
21. Rursus truncus praecipuus venae tibialis anticae in poplitis cavo.
22. Truncus praecipuus venae popliteae, quique hunc adeunt rami musculares, excisi.
23. Rursus idem truncus, venae cruralis nomine in inguinem ascendens, quique hunc adeunt musculares rami, pariter excisi.
24. Venae satellites arteriae perforantis cruralis.
25. Venae satellites arteriae perforantis quartae.
26. Venae satellites perforantis primae, earumque conjunctio cum satellitibus perforantis secundae et tertiae.
27. Truncus praecipuus venae femoralis profundae hinc enascens, qui in cruralem abit.
28. Venae satellites arteriae femoralis descendentis profundae externae.
29. Truncus praecipuus venae saphenae majoris; et
30. Truncus praecipuus venae pudendae externae, uterque excisus dum cruralem adit.
31. Truncus anastomoticus inter venam cruralem et obturatricem.
32. Venae satellites arteriae circumflexae iliacae.
33. Truncus praecipuus venae epigastricae excisus dum in cruralem convenit.
34. Truncus praecipuus venae cruralis hinc exsurgentis excisus, dum iliacae externae nomine venit.
35. Truncus praecipuus venae obturatri-

cis, tam intra quam extra pelvim, arteriam comitans ejusdem nominis.

36. Truncus praecipuus venae gluteae internae.

37. Portio trunci praecipui venae pudendae communis.

38. Truncus praecipuus venae sacrae coccygeae.

39. Truncus praecipuus venae hypogastricae excisus, quem adeunt supradicti.

CONTINUATIO VENARUM SECUS REGIONEM SPINALEM

40. 41. Trunci satellites arteriae sacrae mediae; eorum concursus in primam venam lumbarem ad laevam.

42. 42. Trunci secundae venae lumbaris, respondentes tertiae lumborum vertebrae, ad dexteram et laevam, dum cavam inferiorem petunt.

43. Truncus tertiae venae lumbaris, secundae lumborum vertebrae respondens.

44. Truncus sinister inferior venae azygae.

45. 46. Truncus dexter inferior ejusdem, eorumque ascensus, quique in eos conveniunt intercostales rami inferiores.

47. Continuatio trunci sinistri ejusdem azygae; et

48. Continuatio trunci dexteri, et rami intercostales medii eosdem adeuntes.

49. Anastomosis superior eorumdem truncorum venae azygae.

50. Truncus descendens sinister.

51. ——— dexter, quique hos adeunt intercostales superiores rami.

52. Truncus praecipuus venae azygae a praecedentibus exsurgens dum cavam superiorem petit.

VASA LYMPHATICA

VASA LYMPHATICA ARTICULI SUPERIORIS DEXTERI

A. A. A. Rami metacarpei palmares profundi; a quibus

B. Truncus praecipuus arcus palmaris profundi, cum vasis sanguineis inde procedens.

C. C. C. C. Rami praecipui ulnares hinc exsurgentes.

D. D. Rami praecipui interossei.

E. Rami praecipui radiales; qui omnes una cum respondentibus vasis sanguineis pergunt, usque ad flexionem cubiti.

F. F. F. Trunci praecipui humerales profundi, ex anastomosi praedictorum.

G. Glandula humeralis media quam petunt; e qua

H. H. H. Trunci una cum vasis sanguineis humeralibus ad glandulas axillares ascendentes.

I. Truncus humeralis profundus pone condylum internum humeri.

K. Glandula humeralis inferior quam petit; hinc

L. L. L. Trunci ad glandulas axillares ascendentes.

M. M. M. Glandulae humerales superiores, seu maxillares profundae, quas adeunt una cum supradictis.

N. N. N. Trunci efferentes.

O. Portio trunci circumflexi scapularis, et

P. ——— ——— ——— thoracici longi; qui ad

Q. Glandulas infrascapulares.

R. Truncus praecipuus inde enascens, et subter plexum brachialem pergens.

S. Pars trunci praecipui axillaris, excisi prope ipsius insertionem in venam subclaviam.

VASA LYMPHATICA ARTICULI SUPERIORIS SINISTRI

A. A. Trunci praecipui radiales, ab arcu palmari profundo procedentes, inter metacarpum pollicis et indicatoris, una cum vasis sanguineis per manus dorsum

B. B Trunci perforantes inferiores.

C. C. ——— ——— medii.

D. D. ——— ——— superiores.

E. E. ——— ——— recurrentes, a nonnullis musculis egredientes, lymphatica interossea adeuntes, et cum vasis sanguineis ascendentes.

F. F. Trunci radiales superiores, a mu-

sculo radiali, et supinatore longo egredientes.

G. G. Trunci radiales recurrentes.

H. Truncus condyloideus, qui inde collateralis externus profundus.

I. I. Trunci brachiales inferiores.

K. K. —— —— medii.

L. L. —— —— superiores, qui e musculo bicipite, coracobrachiali, et brachiali interno egrediuntur.

M. M. Trunci circumflexi postici, a musculo deltoideo egredientes.

VASA LYMPHATICA ARTICULI INFERIORIS SINISTRI

A. A. A. A. A. Ramusculi digitales et metatarsei dorsales;

B. B. Arcus metatarseus dorsalis hinc enascens;

C. C. Trunci tarsei;

D. Truncus malleolaris externus; eorumque decursus, una cum vasis sanguineis.

E. E. E. E. Trunci praecipui tibiales antici inde exsurgentes, et in cavum poplitis ascendentes.

F. Trunci praecipui femorales profundi interni, a vasto interno egredientes, excisi dum glandulam inguinalem profundam adeunt.

G. Trunci praecipui femorales antici a musculo crurali egredientes, pariter excisi.

H. Trunci praecipui femorales externi, a vasto externo egredientes, et hinc excisi.

I. Truncus praecipuus circumflexus transversus, seu trocantericus, excisus.

K. Trunci praecipui crurales profundi, excisi, secus vasa sanguinea ejusdem nominis.

L. Glandula inguinalis profunda, quam adeunt

M. M. Trunci praecipui circumflexi iliaci; et

N. N. Trunci praecipui glutei medii, utrique excisi, et una cum respondentibus sanguineis ascendentes.

VASA LYMPHATICA ARTICULI INFERIORIS DEXTERI

A. A. A. Trunci praecipui tibiales antici, e planta pedis egredientes, inter primum et secundum metatarsum.

B. Trunci plantares interni; et

C. C. Trunci plantares externi, nec non

D. Truncus plantaris superficialis internus, eorumque anastomosis atque decursus.

E. Portio trunci profundi sapheni majoris inde exsurgentis, excisi.

F. F. F. Trunci tibiales postici a praedictorum anastomosi enascentes, ac in superiorem partem cruris ascendentes, usque ad

G. G. Glandulas popliteas inferiores, quas adeunt.

H. H. H. Trunci efferentes, qui inde rursus super condylum internum femoris conspiciuntur, quorum nonnulli

I. I. Glandulas superiores poplitis adeunt.

K. K. K. K. Trunci praecipui crurales profundi hinc exsurgentes, qui ad glandulas inguinales pergunt.

L. L. Trunci perforantes interni inferiores.

M. M. —— —— —— medii.

N. —— —— —— superiores, eorumque anastomoses cum cruralibus, secus vasa sanguinea.

O. Glandula femoralis profunda interna, in quam horum ultimi conveniunt.

P. P. Trunci inde egredientes, et anastomosis cum cruralibus profundis.

Q. Glandulae inguinales profundae, quas plerique supradictorum adeunt.

R. Trunci praecipui ab hisce glandulis exsurgentes, eorumque excisiones.

S. S. Trunci circumflexi iliaci, in quos supradicti conveniunt.

T. T. Trunci obturatores, qui cum cruralibus per foramen ovale in pelvim ascendunt.

U. Hi rursus in internam partem pelvis.

V. Rursus truncus pudendus communis.

W. —— trunci ischiatici.

X. —— truncus gluteus internus.

Y. Y. Rursus trunci sacri medii.

Z. Z. —— trunci lumbares primi.

DUCTUS THORACICUS

A. A. Trunci praecipui, in abdominis cavo supra vertebras lumbares excisi; a quibus

B. Cisterna Pequeti inter diaphragmatis caudas.

C. C. C. Canalis seu ductus thoracicus secus venam azygam.

NERVI

NERVI CEREBRALES AD LAEVAM

NERVUS TERTII PARIS, QUI ETIAM MOTOR COMMUNIS OCULI.

1. Truncus praecipuus priusquam orbitam ingrediatur, ejusque divisio: videlicet

2. Ramus, qui ad musculum rectum superiorem et elevatorem palpebrae.

3. Ramus qui ad musculum rectum internum inferiorem.

4. Ramus, qui ad producendum ganglium lenticulare.

NERVUS QUARTI PARIS, SEU PATHETICUS

5. Portio trunci praecipui priusquam orbitam ingrediatur.

NERVUS SEXTI PARIS, SEU MOTOR EXTERNUS OCULI

6. Truncus praecipuus, ejusque decursus.

NERVUS QUINTI PARIS, SEU TRIGEMINUS

7. Truncus praecipuus, ab origine cerebrali semotus.

8. Ganglium inde enascens, ejusque triplex divisio.

9. Propago prima, seu truncus praecipuus nervi opthalmici Willisii; unde

10. Ramus qui ad glandulam lacrymalem, excisus; et

11. Ramus nasalis seu oculo-nasalis.

12. —— qui ad producendum ganglium lenticulare.

13. Ganglium lenticulare supradictum, et rami ciliares inde enascentes.

14. Continuatio trunci praecipui, qui nasalis, et infratroclearis evadit.

15. Ramus frontalis, ejusque per frontem surculi.

16. Propago secunda, seu truncus praecipuus nervi maxillaris superioris, e foramine rotundo egrediens.

17. Ramus pterygo-palatinus,

18. —— infraorbitalis,

19. —— alveolaris, seu dentalis posticus, eorumque surculi.

20. Tertia propago, seu truncus praecipuus nervi maxillaris inferioris.

21. Ramus et surculi, qui ad musculos pterygoideos.

22. Ramus et surculi, qui ad musculum buccinatorem.

23. Truncus, qui ad maxillam inferiorem.

24. Portio trunci maxillaris lateris dexteri, foramen posticum maxillae ingrediens.

25. Ramus, qui ad musculum mylohoideum; et

26. Truncus lingualis seu gustatorius, uterque excisus.

27. Portio rami ascendentis ejusdem, ad producendam chordam tympani.

28. Ramus qui ad musculum masseterem, excisus.

29. Surculus anastomoticus nervi facialis septimi paris.

30. Truncus et rami auriculares et temporales superficiales, atque

31. Truncus et rami temporales profundi, excisi.

NERVUS FACIALIS SEPTIMI PARIS

32. Truncus praecipuus, e foramine stylomastoideo egrediens.

33. Ramus facialis superior.

34. —— —— inferior, uterque excisus.

35. —— vascularis nuncupatus, seu profundus colli, ejusque conjunctio cum glosso-pharyngeo et intercostali, quique inde enascitur plexus secus carotidem.

36. Ramus parotideus proprius, excisus.

37. —— auricularis anticus profundus, excisus.

38. Ramus auricularis posticus seu occipitalis profundus egrediens, ejusque propagines.

NERVUS OCTAVI PARIS SEU VAGUS, ET ACCESSORIUS WILLISII

39. Truncus praecipuus nervi glosso-pharyngei, ejusque anastomoses cum ramis vascularibus nuncupatis septimi supradicti, et excisio.

40. Truncus praecipuus nervi vagi seu vocalis; anastomosis ejusdem cum intercostali, decursus, et excisio.

41. Portio nervi accessorii Willisii, ejusque excisio.

NERVUS INTERCOSTALIS AD LAEVAM

42. Portio ganglii cervicalis superioris ejusdem.

43. Ramus primi et secundi nervi cervicalis, qui cum praecedente conveniunt.

44. Truncus exsurgens a ramis secundi, tertii, quarti, et quinti nervi cervicalis, ad producendum nervum vascularem seu mollem.

45. Truncus praecipuus nervi mollis, a ganglio cervicali superiore octavi paris, et ab eodem intercostali exsurgens; et hinc ganglia, ac plexus cardiaci profundi.

46. Ganglium cervicale medium a continuatione trunci praecipui intercostalis.

47. Rami sexti et septimi nervi cervicalis convenientes in ganglium cervicale inferius, et in thoracicum primum.

48. Rami anastomotici ejusdem cum mollibus supradictis.

49. 50. Ganglia mollia cardiaca a conjunctione eorumdem, et rami profundi cordis inde procedentes, excisi.

51. Ganglium cervicale inferius, seu cardiacum ejusdem intercostalis, ejusque surculi, qui ad plexum cardiacum.

52. Ramus primi nervi dorsalis, ejusque cum praecedentibus anastomosis, unde ansa nervea, et ad plexum cardiacum concursus.

53. Primum et secundum ganglium thoracicum, seu dorsale, fere omnino cum praecedenti ganglio cervicali infimo conjunctum.

54. Rami ejusdem qui ad plexum cardiacum.

55. Ramus, nervum dorsalem primum cum plexu brachiali, hic exciso, conjungens.

56. Ramus anastomoticus cum secundo nervo dorsali.

57. Ramus anastomoticus cum plexu oesophageo octavi paris, excisus.

58. Tertium ganglium thoracicum seu dorsale ejusdem intercostalis, et ipsius cum tertio nervo dorsali conjunctio.

59. Surculus oesophageus inde procedens, excisus.

60. Quartum ganglium thoracicum, ejusque cum respondente nervo dorsali anastomosis.

61. Surculus oesophageus hinc enascens, excisus.

62. Quintum ganglium thoracicum, ejusque cum respondente nervo dorsali conjunctio.

63. Rami oesophagei et aortici hinc procedentes, excisi.

64. Sextum ganglium thoracicum, ejusque cum respondente nervo dorsali anastomosis; unde

65. Truncus major, qui ad producendam radicem primam majoris nervi splacnici.

66. Septimum ganglium thoracicum, ejusque cum respondente nervo dorsali anastomosis; unde

67. Truncus a quo radix secunda nervi splacnici.

68. Octavum ganglium thoracicum, ejusque cum respondente nervo dorsali anastomosis; unde

69. Truncus a quo radix tertia nervi splacnici.

70. Nonum ganglium thoracicum, ejusque cum respondente nervo dorsali conjunctio; unde

71. Truncus a quo radix quarta nervi splacnici

72. Truncus praecipuus major nervi splacnici hinc exsurgentis; a quo

73. Ganglium coeliacum seu semilunare, quod et abdominale majus, inde exsurgens, de quo alibi. (109)

74. Decimum ganglium thoracicum, ejus-

que cum respondente nervo dorsali anastomosis; unde

75. Truncus, qui ad producendum parvum splacnicum.

76. Undecimum ganglium thoracicum, ejusque cum respondente nervo dorsali conjunctio; unde

77. Truncus, qui pariter ad producendum parvum splacnicum.

78. Descensus majoris nervi intercostalis ad abdominis cavum, ejusque rami anastomotici cum ganglio et plexu coeliaco.

79. Ganglium abdominale primum, ejusque anastomosis cum respondente nervo lumbari.

80. 81. Rami ejusdem anastomotici cum plexibus mesentericis.

82. Secundum ganglium abdominale, ejusque conjunctio cum secundo et tertio nervo lumbari.

83. Ramus ad idem pertinens, qui ad productionem plexus aortici abdominalis, excisus.

84. Ganglium abdominale tertium, ejusque conjunctio cum tertio et quarto nervo lumbari.

85. Ramus ad idem pertinens, qui ad productionem plexus aortici abdominalis, excisus.

86. Quartum ganglium abdominale, ejusque anastomosis cum quarto et quinto nervo lumbari.

87. Ramus ad idem pertinens, qui ad productionem plexus hypogastrici, excisus. Et hinc ab eodem intercostali

88. Ganglium sacrum primum

89. —— —— secundum

90. —— —— tertium

91. —— —— quartum, et uniuscujusque cum respondentibus nervis sacris conjunctio, quique exsurgunt surculi ad producendos plexus pelvis, et ad anastomoses ineundas cum nervis lateris dexteri.

CONTINUATIO NERVI INTERCOSTALIS PARTIS DEXTERAE

92. Ganglium cervicale superior ejusdem; unde

93. 94. 95. Rami molles ad producendos nervos cardiacos superficiales, excisi.

96. Ramus ejusdem ganglii anastomoticus cum nervo diaphragmatico, ejusque decursus.

97. Ramus alius ab eodem, qui ad producendum ganglium cervicale medium.

98. Ganglium cervicale medium, ejusque conjunctio cum cervicalibus respondentibus.

99. Ganglium cervicale inferior, qui primo thoracico junctum, ganglium unicum constituunt.

100. Rami anastomotici cum nervis plexus brachialis.

101. Rami, qui ad producendum plexum cardiacum, excisi.

102. Continuatio trunci praecipui intercostalis, ejusque conjunctio cum secundo nervo dorsali.

103. Secundum ganglium thoracicum, ejusque conjunctio cum respondente dorsali.

104. Tertium ganglium thoracicum, ejusque conjunctio cum respondente nervo dorsali.

105. Quartum ganglium thoracicum, a vena azyga tectum.

106. Quintum ganglium thoracicum.

107. Ganglium thoracicum sextum, et utriusque conjunctio cum respondentibus dorsalibus.

108. Truncus praecipuus nervi splacnici majoris ab intercostali exsurgentis; unde

109. Ganglium coeliacum, seu semilunare.

110. Dexteri et sinistri ganglii conjunctio.

111. Rami oesophagei octavi paris, qui cum illis se jungunt.

112. 113. Rami diaphragmatici ad eosdem (110).

114. 115. Propagines ejusdem ganglii, ad producendum plexum coeliacum, excisae.

116. Alii trunci ejusdem, qui ad efformandum plexum mesentericum superiorem.

117. Plexus mesentericus superior.

118. Plexus mesentericus inferior, seu medius.
119. Plexus mesentericus hypogastricus, seu infimus.
120. Primum ganglium abdominale seu lumbare, ab eodem intercostali.
121. Rami ejusdem, qui ad plexum mesentericum superiorem.
122. Secundum ganglium abdominale seu lumbare; unde
123. Rami, qui ad plexum mesentericum medium.
124. Tertium ganglium abdominale seu lumbare; unde
125. Rami, qui ad plexum hypogastricum.
126. Quartum ganglium abdominale seu lumbare, ejusque conjunctio cum plexu hypogastrico supradicto.
127. Ganglium sacrum primum,
128. —— —— secundum,
129. —— —— tertium,
130. —— —— quartum, horumque anastomoses cum nervis sacris respondentibus, nec non cum nervis sinistri lateris, unde plexus pelvis.

NERVI CERVICALES, ET PLEXUS BRACHIALIS AD LAEVAM

1. Primus nervus cervicalis, subteroccipitali praetermisso.
2. Nervus cervicalis secundus,
3. —— —— tertius.
4. Hujus propago excisa, quae ad musculum scalenum, et ad elevatorem scapulae.
5. Nervus cervicalis quartus, et
6. Hujus propago excisa, quae ad efformandum nervum phrenicum. Ab horum omnium anastomosibus exsurgunt nervi subcutanei superiores, medii et inferiores colli, nec non surculi anastomotici cum majore intercostali.
7. Nervus cervicalis quintus,
8. —— —— sextus,
9. —— —— septimus.
10. Nervus dorsalis primus.

PLEXUS BRACHIALIS

11. A praecedentibus oritur: hinc
12. Truncus, qui ad musculum subclavium.
13. Truncus, qui ad musculos pectoris.

NERVUS SCAPULARIS SEU SUPRASPINOSUS

14. Hujus portiuncula.

NERVUS AXILLARIS

15. Ejusdem portio.

NERVUS MUSCULO-CUTANEUS

16. Truncus praecipuus ejusdem, e plexo brachiali egrediens; unde
17. Truncus et rami, qui ad musculos coracobrachialem et brachialem internum, nec non
18. Truncus qui ad musculum bicipitem, excisi.
19. Truncus et rami, qui ad musculum brachialem internum, eorumque propagines.
20. Continuatio trunci praecipui prope flexionem cubiti, excisi.

NERVUS ULNARIS, SEU CUBITALIS

21. Hujus portio et conjunctio cum nervo musculo-cutaneo.

NERVUS MEDIANUS

22. Truncus praecipuus e plexo brachiali.

NERVUS CUTANEUS INTERNUS

23. Hujus truncus praecipuus.

NERVUS RADIALIS

24. Truncus praecipuus, egrediens circa medium humeri inter musculum brachialem internum et tricipitem; unde
25. 26. Trunci et rami cutanei humerales superiores.
27. 28. Trunci et rami cutanei cephalici seu condyloidei externi.
29. Trunci et rami cutanei humerales inferiores.
30. Truncus et rami, qui ad musculum supinatorem longum.
31. Truncus et rami, qui ad radialem internum; omnes excisi prope originem.
32. Continuatio trunci praecipui radialis, ejusque divisio.
33. Truncus et rami excisi, qui ad musculos, externum radialem longum et brevem.
34. Truncus praecipuus superficialis ejusdem radialis, ejusque decursus.

35. Truncus alius et rami excisi, qui ad musculos radiales externos.

36. Continuatio trunci praecipui, et rami dorsales superficiales radiales hinc enascentes, excisi.

37. Truncus praecipuus profundus ejusdem radialis, atque divisio.

38. Truncus et rami, qui ad musculum supinatorem brevem, eorumque propagines.

39. Truncus et rami, qui ad musculum extensorem communem digitorum.

40. Truncus et rami, qui ad ulnarem et cubitalem externum.

41. Truncus et rami, qui ad abductorem longum pollicis, suis cum propaginibus, excisi.

42. Truncus et rami, qui ad musculos extensorem majorem et minorem pollicis et indicatoris, suis cum propaginibus.

43. Truncus alius profundius ejusdem radialis super manus articulationem, quique enascuntur rami interossei externi, eorumque propagines.

NERVI CERVICALES ET PLEXUS BRACHIALIS AD DEXTERAM; NERVUS DIAPHRAGMATICUS SEU PHRENICUS

1. Truncus praecipuus a quarto nervo cervicali.

2. Truncus et rami diaphragmatici excisi, qui ganglium cervicale medium nervi intercostalis adeunt.

3. Continuatio trunci praecipui, ejusque conjunctio cum trunco phrenico nervi intercostalis.

PLEXUS BRACHIALIS

4. Ejusdem portio procedens ab ultimis nervis cervicalibus, et primo dorsali; unde

5. Truncus et rami thoracici excisi, qui ad musculum majorem pectoris.

NERVUS AXILLARIS

6. Truncus praecipuus ejusdem, e plexu brachiali procedens; unde

7. Truncus et rami thoracici axillares, qui ad musculum minorem pectoris, eorumque anastomoses cum ramis thoracicis, e plexu brachiali procedentibus

8. Truncus et rami, qui ad musculos majorem rotundum et minorem.

9. Truncus et rami subcutanei axillares, eorumque anastomoses cum axillaribus secundi nervi dorsalis.

10. Truncus et rami, qui ad musculum infrascapularem.

11. Truncus et rami secundi et tertii nervi dorsalis, eorumque anastomoses cum subcutaneis axillaribus supradictis.

NERVUS MUSCULO-CUTANEUS

12. Truncus praecipuus ejusdem, qui ab axillae cavo egrediens, in musculum coraco-brachialem se inserit.

13. Rursus conspicitur.

14. Truncus et rami, qui ad musculum bicipitem, excisi.

15. Truncus et rami, qui ad musculum brachialem internum.

16. Continuatio trunci praecipui, excisi prope flexionem cubiti.

NERVUS MEDIANUS

17. Truncus praecipuus ab axillae cavo egrediens, ejusque descensus ad flexionem cubiti; inde vero

18. Truncus et rami, qui ad musculum pronatorem rotundum, excisi.

19. Truncus praecipuus e regione humerali ad cubitalem descendens, ejusque divisio.

20. Truncus, qui ad musculos flexorem sublimem et profundum, excisus.

21. Truncus et rami, qui ad musculum supinatorem brevem, eorumque propagines; hinc

22. Truncus praecipuus nervi interossei; unde

23. Ramus excisus, qui ad musculum flexorem pollicis; et

24. Ramus excisus, qui ad musculum flexorem profundum.

25. Continuatio trunci praecipui interossei, ejusque surculi per musculum pronatorem quadratum.

26. Continuatio praecipui nervi mediani.

27. Ramus ejusdem, qui ad musculum flexorem sublimem, excisus.
28. Rursus truncus praecipuus secus antibrachium, ad manus volam excisus.
29. Rursus idem truncus in regione palmari e sede semotus, ejusque propagines; videlicet
30. Truncus et rami palmares digitales, qui ad pollicem et indicatorem;
31. Truncus et rami palmares digitales, qui ad indicatorem et medium;
32. Truncus et rami palmares digitales, qui ad medium et anularem.

NERVUS CUBITALIS, SEU ULNARIS

33. Truncus praecipuus ab axillae cavo ad cubitum descendens,
34. Ac progressus inter condylum internum humeri et olecranum
35. Rursus subter cubitum apparet; et ad eumdem pertinent
36. Ramus excisus, qui ad musculum cubitalem internum;
37. Ramus excisus, qui ad flexorem sublimem;
38. Ramus excisus, qui ad flexorem profundum.
39. Continuatio nervi praecipui cubitalis, secus vasa sanguinea ad manus volam progredientis.
40. Rursus in regione palmari, ejusque propagines; videlicet
41. Truncus praecipuus palmaris profundus.
42. Truncus et rami profundi, qui ad musculos interosseos internos.
43. Truncus praecipuus superficialis palmaris; unde
44. Nervus dorsalis.
45. —— palmaris, ejusque divisiones prope digitos; unde
46. Surculus digitalis, qui ad marginem radialem digiti minimi;
47. Surculus digitalis, qui ad marginem ulnarem anularis.

NERVUS RADIALIS

48. Truncus praecipuus, ab axillae cavo egrediens.
49. Ramus excisus, qui ad caput longum tricipitis.
50. Nervus praecipuus radialis ad tricipitem.
51. Rursus conspiciendus in flexione cubiti; unde
52. Rami, qui ad musculum radialem externum longum, eorumque propagines.
53. Continuatio nervi praecipui radialis secus vasa sanguinea, usque ad tertiam inferiorem partem antibrachii, ut inde ad manus dorsum pergat.

NERVI DORSALES AD DEXTERAM ET LAEVAM

1. 1. Egressus secundi paris inter secundam et tertiam costam.
2. 2. Egressus tertii paris inter tertiam et quartam.
3. 3. Egressus quarti paris inter quartam et quintam.
4. 4. Egressus quinti paris inter quintam et sextam.
5. 5. Egressus sexti paris inter sextam et septimam.
6. 6. Egressus septimi paris inter septimam et octavam.
7. 7. Egressus octavi paris inter octavam et nonam.
8. 8. Egressus noni paris inter nonam et decimam.
9. 9. Egressus decimi paris inter decimam et undecimam.
10. Egressus undecimi paris inter undecimam et duodecimam ad laevam tantum: qui omnes, sicut et caeteri nervi supradicti, per spatia intercostalia secus vasa sanguinea decurrunt, et anastomoses ineunt cum majore nervo intercostali.
11. 11. Egressus duodecimi paris, inter duodecimam costam et primam vertebram lumborum, ejusque propagines per abdominis musculos.

CONTINUATIO NERVORUM LUMBARIUM AD LAEVAM

12. Nervus muscularis e primo lumbarium, excisus.
13. Truncus spermaticus ejusdem.

14. Truncus inguinalis e secundo lumbarium; uterque musculum psoas perforans, et hinc excisus.

15. Truncus cutaneus femoralis externus e tertio lumbarium, excisus.

NERVUS OBTURATOR AD PLEXUM CRURALEM PERTINENS

16. Portio trunci praecipui intra cavum pelvis.

17. Portio trunci antici seu superioris extra pelvim.

18. Truncus posticus seu inferior extra pelvim, ejusque cum crurali interno conjunctio.

NERVUS ET PLEXUS CRURALIS

19. Truncus praecipuus ejusdem inter musculum psoas et iliacum internum; unde

20. Propago et surculi subcutanei inguinales, excisi.

21. Trunci praecipui divisio, in externum medium, et internum

22. Truncus praecipuus cruralis externus; unde

23. Ramus cutaneus externus excisus

24. —— superior seu brevis, et

25. —— qui longus nuncupatur.

26. —— medius; omnes ad musculum vastum externum.

27. Ramus superior seu brevis, qui ad musculum cruralem,

28. Truncus praecipuus cruralis medius; et hinc sequentes rami excisi; videlicet

29. Ramus ejusdem anastomoticus cum crurali externo;

30. Ramus superior seu brevis, qui ad musculum sartorium;

31. Ramus cutaneus medius seu anticus.

32. —— longus seu inferior, qui ad musculum sartorium.

33. Ramus brevis seu superior; et

34. —— longus seu inferior; uterque ad musculum rectum anticum femoris.

35. Alius ramus inferior seu longus, qui ad musculum cruralem, ejusque propagines.

36. Truncus praecipuus cruralis internus; unde

37. Ramus anastomoticus cum trunco antico nervi obturatoris.

38. Ramus superior, seu brevis; et

39. Ramus inferior, seu longus; uterque ad musculum vastum internum.

40. Continuatio trunci praecipui cruralis interni, subter musculum vastum internum incedentis.

NERVUS POPLITEUS EXTERNUS

41. Truncus praecipuus ejusdem per externam superiorem partem tibiae, ante ipsius divisionem; unde

42. Truncus et rami poplitei externi, qui ad musculum extensorem communem digitorum, et ad peroneum longum, excisi.

NERVUS TIBIALIS ANTICUS SEU PERONEUS PROFUNDUS

43. Truncus praecipuus, ejusque decursus.

44. —— et rami, qui ad musculos tibialem anticum, et ad extensorem communem, excisi.

45. Truncus et rami excisi, qui ad musculos peroneum longum et brevem.

46. Truncus et rami qui ad musculum extensorem digiti primi, eorumque propagines.

47. Continuatio trunci praecipui tibialis antici, pone musculum extensorem digiti majoris incedentis.

48. Rursus idem truncus prope articulationem tibio-tarseam, ejusque triplex divisio.

49. Truncus dorsalis profundus internus, subter majora vasa incedens.

50. Rursus idem truncus inter metatarsum primi et secundi digiti, ejusque divisio.

51. Truncus et rami digitales dorsales, qui ad marginem externum digiti primi.

52. Truncus et rami digitales dorsales, qui ad marginem internum digiti secundi, eorumque propagines.

53. Truncus et rami dorsales profundi medii.

54. Truncus et rami dorsales profundi externi, utrique excisi.

NERVUS POPLITEUS EXTERNUS, SEU PERONEUS SUPERFICIALIS

55. Truncus praecipuus e tibiali antico supradicto procedens.
56. Truncus et rami, qui ad peroneum longum, eorumque propagines; unde etiam
57. Truncus cutaneus superior;
58. —— cutaneus medius;
59. —— qui ad musculos peroneum brevem et peroneum tertium.
60. Truncus, qui ad extensorem communem.
61. Truncus cutaneus inferior seu malleolaris externus.
62. Continuatio trunci praecipui poplitei externi, ejusque triplex divisio in inferiori parte tibiae.
63. Truncus superficialis dorsalis medius
64. —— —— dorsalis internus, ejusque divisio; unde
65. Ramus digitalis superficialis, qui ad digitum majorem; et
66. Ramus digitalis superficialis, qui ad digitum secundum, uterque excisus.
67. Truncus superficialis dorsalis externus; unde
68. Ramus digitalis superficialis, qui ad digitum tertium.
69. Ramus digitalis superficialis, qui ad digitum quartum et quintum.

NERVI LUMBARES AD DEXTERAM

1. Truncus praecipuus anticus e primo nervo lumbari
2. Truncus praecipuus alter e secundo nervo lumbari, utriusque decursus et excisio.
3. Truncus praecipuus anticus e tertio nervo lumbari, qui inde ad producendum plexum cruralem concurrit.
4. Ramus tertii nervi lumbaris seu cutaneo-femoralis externus, excisus.
5. Truncus praecipuus anticus quarti nervi lumbaris, qui pariter ad producendum plexum cruralem.
6. Truncus praecipuus quinti nervi lumbaris, a quo plexus ischiaticus.

NERVUS OBTURATOR AD PLEXUM CRURALEM PERTINENS

7. Truncus praecipuus, secus vasa sanguinea foramen ovale ingrediens.
8. Rursus truncus praecipuus anticus, seu superior.
9. Rursus truncus praecipuus posticus seu inferior; uterque foramen supradictum ingrediens, et uterque excisus.

NERVUS ET PLEXUS CRURALIS

10. Truncus praecipuus e primis nervis lumbaribus, inter musculum psoas et iliacum internum; unde
11. Ramusculi qui ad iliacum internum, eorumque propagines.
12. Truncus praecipuus cruralis externus, ejusque divisio; unde
13. Truncus et rami, qui ad musculum sartorium.
14. Truncus et rami, qui ad musculum rectum anticum.
15. Continuatio trunci praecipui cruralis externi, seu proprii musculi vasti externi; unde
16. Truncus et rami superiores seu breves,
17. —— —— medii,
18. —— —— inferiores seu longi; eorumque propagines per supradictum musculum.
19. Truncus praecipuus cruralis medius, ejusque bipartitio.
20. Truncus proprius musculi vasti interni, ejusque bipartitio.
21. Continuatio ejusdem super internam faciem supradicti musculi e sede semoti; unde
22. Truncus et rami superiores seu breves;
23. —— —— medii;
24. —— —— inferiores seu longi; eorumque propagines per eumdem musculum.
25. Truncus proprius musculi cruralis pariter excisi, ejusque
26. Continuatio super hujus anticam faciem; unde
27. Truncus et rami superiores seu breves,
28. —— —— medii;
29. —— —— inferiores seu longi;

eorumque propagines per eumdem musculum.

30. Truncus praecipuus cruralis internus, seu saphenus major.

31. Ramus superior excisus, et

32. —— inferior pariter excisus, quorum uterque ad musculum pectineum.

33. Ramus excisus, qui ad musculum sartorium.

34. Continuatio trunci praecipui ejusdem sapheni, ejusque excisio.

NERVI SACRI, ET PLEXUS SACRO-ISCHIATICUS INDE ENASCENS

35. Truncus praecipuus, e primo nervo sacro, ejusque conjunctio cum ultimo lumbare.

36. Truncus secundi nervi sacri;

37. —— —— nervi sacri tertii;

38. —— —— —— quarti;

39. —— —— —— quinti, qui etiam sacro-coccygeus appellatur: quorum unusquisque e foraminibus respondentibus egrediuntur, et anastomoses ineunt ad producendos plexus sacro-ischiaticum, pudendum, et hypogastricum, una cum majore nervo intercostali.

NERVUS ISCHIATICUS, SEU CRURALIS POSTICUS

40. Truncus gluteus subcutaneus posticus inferior.

41. Truncus praecipuus ischiaticus secus superiorem et internam partem cruris, a supradictis sacris, et ab ultimo lumbarium enascens.

42. Truncus et rami communes ischiatici, qui ad caput longum musculi bicipitis, et ad semitendinosum, eorumque propagines.

43. Ramus, qui ad musculum adductorem majorem, excisus.

44. Ramus medius;

45. —— superior seu brevis;

46. —— inferior seu longus; qui omnes ad musculum semimembranosum.

47. Ramus, qui ad caput longum bicipitis;

48. —— qui ad caput breve.

49. Continuatio trunci praecipui ischiatici ad poplitem usque.

NERVUS TIBIALIS POSTICUS

50. Truncus praecipuus a popliteo procedens.

51. Truncus excisus, qui ad musculum gemellum.

52. Truncus superior; et

53. —— inferior, ad soleum uterque excisus.

54. Continuatio trunci praecipui secus vasa sanguinea.

55. Descensus pone malleolum internum, ut inde plantares divisiones subeat.

NERVUS PLANTARIS EXTERNUS

56. Truncus praecipuus, ejusque decursus.

NERVUS PLANTARIS INTERNUS

57. Truncus praecipuus, ejusque propagines ad musculum flexorem brevem digiti majoris.

EXPLICIT FIGURAE TERTIAE FACIES ADVERSA

VISCERA

TABULA V.

FIGURA I.

Exhibet figura haec, abdomen reseratum, epiploe ac viscera chylopojetica pleraque ab ipso obducta.

CARTILAGINES

I. Pars antica cartilaginis octavae costae.
II. —— —— nonae.
III. —— —— decimae.

VISCERA

A. Portio lobi dexteri majoris hepatis.
B. —— sinistri.
C. Vestigium venae umbilicalis, seu ligamentum suspensorium inter utrosque.
D. D. Facies antica ventriculi.
E. E. E. E. E. Epiploon majus, seu omentum.
F. F. F. F. Intestini tenues, omento obducti.
G. G. G. G. Pars eorumdem omento exuta.
H. Intestini coeci origo.
I. Fasciola ligamentosa antica ejusdem.
K. K. Portio intestini Colon transversi epiploon obtecta.
L. L. Portio intestini Colon sinistri, ejusque epiploicae appendices.
M. Fasciola ligamentosa antica ejusdem.
N. Finis intestini Colon, ejusque appendices epiploicae, nec non fasciola ligamentosa antica ejusdem, et initium recti.
O. O. Vesicae urinariae fundus superior, antrorsum aliquantulum versus.
P. P. Reliquiae utriusque arteriae umbilicalis, quae hic ligamenta lateralia vesicae.
Q. Reliquiae uraci, quae hic ligamentum superius ejusdem.

ARTERIAE

a. Truncus praecipuus coronariae inferioris, seu gastro-epiploicae sinistrae, ejusque decursus secus curvaturam majorem stomachi; hinc
b. c. d. e. Trunci et rami gastro-epiploici per anticam faciem ventriculi.
f. Truncus praecipuus arteriae epiploicae sinistrae; unde
g. h. i. k. Trunci et rami epiploici, eorumque propagines.
l. Truncus epiploicus medius, ejusque decursus.
m. Truncus praecipuus arteriae epiploicae dexterae; unde
n. o. p. Trunci et rami epiploici, eorumque propagines.

VENAE

1. Truncus praecipuus venae epiploicae dexterae.
2. Truncus praecipuus venae epiploicae mediae; et
3. Truncus praecipuus venae epiploicae sinistrae, secus arterias cognomines decurrentes.
4. 5. 6. 7. Parvi trunci gastro-epiploici; unde
8. Truncus praecipuus venae gastro-epiploicae seu coronariae inferioris, secus curvaturam majorem stomachi decurrens.

VASA LYMPHATICA

A. B. C. Trunculi epiploici dexteri; unde

D. Truncus epiploicus praecipuus, ejusque decursus secus vasa sanguinea ejusdem nominis.

E. Glandula gastro-epiploica, ad quam idem truncus.

F. G. H. Parvi trunci epiploici sinistri; unde

I. Truncus praecipuus epiploicus, decurrens secus vasa sanguinea ejusdem lateris.

K. Glandula gastro-epiploica; ad quam

L. M. N. Trunci alii gastro-epiploici secus vasa sanguinea; unde

O. P. Q. Truncus praecipuus gastro-epiploicus, secus vasa coronaria inferiora decurrens.

FIGURA II.

Eadem viscera chylopojetica, e situ naturali remota, exhibet figura haec, ut ictu oculi plexus coeliacus, ejusque propagines ad jecur, nec non octavi nervorum paris portio conspiciantur.

OSSA

I. I. I. Reliquiae nonnullae costarum lateris sinistri.

VISCERA

A. Portiuncula diaphragmatis ad laevam.

B. Portio ligamenti coronarii sinistri hepatis.

C. Portio ligamenti suspensorii ejusdem, ac insertio in longitudinalem sulcum hujus visceris.

D. Portio ligamenti coronarii dexteri.

E. E. E. Facies concava lobi majoris hepatis.

F. Portio lobi Spigelii.

G. G. G. Facies concava lobi sinistri ejusdem hepatis.

H. Ductus excretor ejusdem, seu hepaticus.

I. I. I. Cystis, seu vesicula fellis.

K. Ductus excretor, seu cysticus, ejusque anastomosis cum hepatico.

L. Ductus coledocus ab utroque, ejusque decursus.

M. M. Pars et facies concava lienis.

N. Pars media pancreatis.

O. Portio altera ejusdem glandulae seu caput, quod intestino duodeno innititur.

P. P. P. Facies antica ventriculi.

Q. Pars superior seu postica ejusdem.

R. —— inferior seu dextera.

S. S. S. Portio intestini duodeni.

T. T. Portio dextera intestini colon, ejusque fasciola ligamentosa longitudinalis antica.

U. U. U. Portio transversalis intestini colon, ejusque fasciola ligamentosa.

V. V. V. Portio jejuni et ilei.

ARTERIAE

ARTERIA COELIACA

a. Truncus praecipuus secus marginem superiorem et medium pancreatis, ejusque triplex divisio.

b. Truncus praecipuus arteriae hepaticae; unde

c. Portiuncula arteriae gastro-epiploicae dexterae, nec non

d. Trunculus et rami gastro-pancreatici dexteri.

e. Continuatio trunci praecipui hepatici ad iecur usque; unde

f. Truncus et rami, qui ad cistim fellis; et

g. —— —— qui ad ligamentum suspensorium hepatis.

h. Rursus apparet truncus praecipuus e arteriae gastro-epiploicae, ejusque decursus.

i. Truncus et rami epiploici dexteri; unde

k. —— —— qui ad duodenum.

l. —— colicus transversus dexter, ejusque divisio; unde

m. Truncus et rami colici transversi dexteri.

n. Truncus et rami colici transversi medii, eorumque propagines.

o. Truncus praecipuus arteriae coronariae dexterae: unde

p. q. r. s. Propagines et surculi postici per anticam faciem ventriculi; et

t. Truncus et rami colici transversi, eorumque propagines.

u. Anastomosis supradictae coronariae cum coronaria inferiori splenica.

v. Portio trunci praecipui arteriae coronariae stomachi, prope ipsius originem a coeliaca: hinc

w. Truncus et rami cardiaci superiores;

x. —— —— —— inferiores; nec non

y. Truncus et rami gastro-pancreatici.

z. Portio trunci praecipui arteriae splenicae, a coeliaca egredientis, et in faciem posteriorem stomachi incedentis.

a. Rursus apparet prope lienem; hinc

b. Truncus splenicus superior;

c. —— —— medius, et

d. —— —— inferior; qui omnes ad lienis parenchima.

e. Truncus et rami breves superiores,

f. g. —— —— —— medii, et

h. —— —— —— inferiores, qui per anticam faciem ventriculi.

i. Truncus praecipuus gastro-epiploicae sinistrae, ad eamdem splenicam pertinentis, ejusque divisio: unde

k. Truncus et rami coronarii inferiores.

l. m. Trunci et rami colici transversi sinistri.

n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. Propagines et surculi arteriae mesentericae superioris inter colon transversum, et tenuia intestina inde irretientes.

VENAE

1. 2. 3. 4. Trunci venosi mesenterici, ab intestinis, quos tenues dicimus, procedentes, eorumque progressus subter colon transversum.

5. 6. 7. Rursus apparent inter supradictum colon et ventriculum.

8. Truncus praecipuus ileo-colicus: unde

9. Vena mesenterica superior, pone orificium inferius vel dexterum ventriculi incendens.

10. Truncus praecipuus venae gastro-colicae; et

11. Truncus praecipuus venae gastro-epiploicae.

12. Truncus praecipuus venae gastricae, seu coronariae inferioris, ad dexteram.

13. Truncus praecipuus venae gastro-colilicae seu coronariae inferioris, ad laevam.

14. 15. 16. Trunci et rami venosi breves, a facie antica ventriculi procedentes, ad venam splenicam.

17. Portiuncula trunci praecipui venae splenicae.

18. Truncus praecipuus gastricae, seu coronariae superioris, qui ad splenicam inde, et venam portarum.

19. Truncus praecipuus venae hepato-cysticae, qui inde ad venam portarum.

20. Portiuncula trunci praecipui venae portarum, e supradictis exurgens, et plexu coeliaco obtecta. Hinc ejusdem venae divisio: videlicet

21. Truncus proprius, qui ad lobum dexterum hepatis.

22. Truncus proprius, qui ad lobum sinistrum ejusdem.

23. Continuatio trunci praecipui, ejusque nova divisio: unde

24. Truncus, qui ad lobum Spigelii hepatis.

25. Truncus, qui ad sinistrum;

26. —— qui ad dexterum.

VASA LYMPHATICA

A. A. Trunci splenici superiores, e liene egredientes; nec non

B. B. Trunci splenici medii, et

C. C. —— —— inferiores; qui inde

D. Glandulam splenicam superiorem, et

E. —— —— inferiorem petunt.

NERVI

NERVI OCTAVI PARIS, SEU VAGI

1. Truncus praecipuus stomatichus, qui a

p

plexu oesophageo antico, ad abdominis cavum.

2. 3. Trunci et rami ejusdem, qui anastomosin ineunt cum plexu hepatico et stomaticho, ejusque propagines.

4. 5. Trunci et rami stomatichi antici superiores; et

6. 7. Trunci et rami stomatichi antici medii, per faciem anticam ventriculi repentes.

8. Continuatio trunci praecipui secus curvaturam stomachi.

9. 10. Trunci et rami stomatichi antici, qui ad orificium inferiorem ventriculi.

PLEXUS COELIACUS

11. 12. Plexus gangliformis, seu coeliacus, arteriam coeliacam ambiens, ejusque multiplex divisio.

13. Plexus gangliformis, seu plexus splenicus, arteriam splenicam amplectens, et subter stomachum incedens: unde

14. 15. Trunci et rami anastomotici cum plexu oesophageo octavi paris, eorumque propagines.

16. 17. 18. Trunci praecipui splenici ad eumdem plexum pertinentes, qui, secus vasa sanguinea ejusdem nominis, lienem petunt.

19. 20. 21. Trunci et rami stomatichi, e supradictis, secus vasa brevia.

22. Truncus et rami coronarii inferiores, splenici, seu gastro-hepatici, secus curvaturam stomachi.

23. Plexus gangliformis, seu stomatichus, arteriam coronariam superiorem ambiens: hinc

24. 25. Trunci et rami anastomotici cum plexu stomaticho, ab octavo pare, et splenico, eorumque propagines.

26. Plexus major gangliformis hepaticus, arteriam cognominem amplectens, ejusque divisio: videlicet

27. 28. Trunci et rami, qui ad plexus stomatichos supradictos.

29. 30. Trunci et rami hepatici, qui ad lobum sinistrum hepatis, eorumque anastomoses cum hepaticis octavi paris.

31. Plexus hepaticus sinister, ejusque divisio: unde

32. 33. 34. Trunci et rami, qui ad lobum sinistrum hepatis.

35. Continuatio plexus hepatici sinistri per sulcum longitudinalem hepatis, ejusque divisio.

36. 37. Trunci et rami qui ad lobum dexterum.

38. 39. Trunci et rami, qui ad sinistrum, eorumque distributio.

40. Portio plexus hepatici dexteri.

41. Plexus coledocus, ductum ejusdem nominis irretiens: unde

42. 43. Trunci et rami cystici inde exurgentes.

44. Parvus plexus hepaticus, ab eodem plexu coledoco, ac progressus per sulcum dexterum hepatis: hinc

45. 46. Trunci et rami, qui per lobum dexterum hujus visceris.

47. Plexus gastrico-pancreaticus dexter; unde

48. Truncus et rami coronarii superiores, eorumque propagines ac anastomoses cum octavo pare.

49. Truncus gastro-epiploicus dexter, inter majorem curvaturam stomachi, et caput pancreatis, ejusque divisio; unde

50. Truncus et rami gastro-epiploici dexteri.

51. Truncus et rami colici transversi dexteri.

52. Truncus et rami medii, eorumque surculi.

53. Truncus et rami coronarii seu gastrici inferiores dexteri; eorumque surculi per faciem anticam ventriculi repentes, et anastomoses cum propaginibus octavi paris.

54. Anastomoses aliae eorumdem cum gastro-splenicis, secus curvaturam stomachi.

FIGURA III.

Pancreas prout jacet; ejusque vasa sanguinea et nervi, nec non partes nonnullae quibus conjungitur.

VISCERA

A. Portio diaphragmatis columnae vertebrali proximae.

B. Oesophagus excisus in abdomine.

C. Portiuncula lobi Spigelii.

D. D. Portio faciei concavae lienis.

E. E. E. Pancreas prout jacet.

F. Pars inferior ventriculi excisi, prope pilorum.

G. G. G. G. Intestinus duodenus inferius excisus.

H. Portio renis dexteri.

I. —— uretheris ejusdem excisi.

ARTERIAE

ARTERIA AORTA VENTRALIS

a. Portio trunci praecipui inter caudas diaphragmatis priusquam coeliacam producat.

b. Truncus praecipuus, unde diaphragmaticae inferiores.

c. Truncus diaphragmaticus, videlicet dexter; et

d. Truncus diaphragmaticus, videlicet sinister, uterque excisus.

ARTERIA HEPATICA

e. Truncus praecipuus, ejusque divisio; unde

f. Truncus praecipuus dexter;

g. —— et rami oesophagei ad eumdem pertinentes.

h. Continuatio trunci hepatici sinistri, excisi.

i. Truncus praecipuus arteriae hepaticae dexterae, ejusque divisio.

k. Trunculus et rami ejusdem, qui ad pancreas, ad venam portarum, et ad parvum omentum.

l. Truncus gastricae duodenalis, ejusque divisio; unde

m. Truncus et rami pancreatici duodenales, eorumque propagines; hinc

n. Truncus gastricus, seu coronarius inferior dexter.

o. Truncus epiploicus dexter,

p. —— et rami proprii pancreatis ad dexteram, eorumque propagines.

q. Continuatio trunci praecipui arteriae hepaticae dexterae.

r. Truncus gastro-hepaticus, seu coronarius superior.

s. Truncus cysticus; unde

t. Trunculus et rami cystico-pancreatici, eorumque propagines.

u. Truncus hepaticus primus;

v. —— —— secundus, et

w. —— —— tertius, qui ad lobum dexterum hepatis.

ARTERIA SPLENICA

x. Egressus trunci praecipui, progressus et distributio.

y. Truncus praecipuus arteriae coronariae stomatichae superioris, a splenica nonnumquam procedens.

z. a. Trunculi et rami splenico-pancreatici, eorumque decursus.

b. Continuatio et divisio trunci splenici.

c. Truncus gastro-epiploicus sinister, seu coronarius inferior.

d. Truncus gastricus brevis.

e. f. g. h. Trunci et rami splenici hinc exurgentes, ad lienis parenchima.

ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR

i. Egressus trunci praecipui subter pancreas.

k. Truncus praecipuus arteriae colicae mediae, excisus.

l. Truncus et rami praecipui arteriae duodenalis, ejusque anastomosis cum mesenterica inferiori; unde

m. n. o. p. Rami praecipui arteriarum intestinalium.

q. Truncus praecipuus arteriae colicae dexterae.

r. Truncus praecipuus arteriae ileo-colicae, eorumque excisiones.

ARTERIA MESENTERICA INFERIOR

s. Truncus praecipuus ejusdem.

t. —— praecipuus arteriae colicae sinistrae, excisus.

u. Truncus, qui cum arteria duodenali mesentericae superioris anastomosen init; unde

v. Truncus praecipuus haemorrhoidalis superioris.

w. Truncus praecipuus haemorrhoidalis mediae.

x. Truncus praecipuus haemorrhoidalis inferioris.

y. Rursus apparet truncus praecipuus arteriae abdominalis prope divisionem in iliacas; unde

z. z. Trunci praecipui iliacae dexterae atque sinistrae, excisi.

ARTERIAE SPERMATICAE

a. a. Egressus utriusque trunci praecipui subter duodenum, eorumque excisio.

VENAE

1. Portio venae cavae inferioris.
2. —— trunci praecipui mesenterici inferioris, seu haemorrhoidalis internae.
3. Truncus praecipuus venae splenicae.
4. —— venae epiploicae sinistrae.
5. —— — gastricae, seu coronariae inferioris.
6. Truncus venae brevis; quae omnes excisae.

7. 8. Parvi trunci pancreatici, secus arterias ejusdem nominis.

9. Portio trunci praecipui venae coronariae superioris, cum supradictis conveniens in splenicam.

10. Truncus praecipuus venae mesentericae superioris, excisus; unde

11. Truncus praecipuus venae portarum, ejusque divisio.

12. Truncus praecipuus venae hepaticae, qui ad lobum sinistrum hepatis.

13. Truncus anastomoticus oesophageae inferioris.

14. 15. Venae hepaticae praecipuae, quae ad lobum dexterum hepatis, excisae.

NERVI

NERVI OCTAVI PARIS, SEU VAGI

1. 2. Trunci praecipui dexteri atque sinistri: unde plexus oesophagei, et stomatichi secus oesophagum.

3. 4. 5. Trunci et rami stomatichi ad eosdem pertinentes, excisi.

6. 7. Eorumdem continuatio, qui ad ganglium coeliacum.

NERVUS DIAPHRAGMATICUS

8. Ejusdem portio, quae ad ganglium coeliacum, una cum arteria diaphragmatica.

GANGLIUM COELIACUM SEU SEMILUNARE, A NERVIS SPLACNICIS

9. Portio superior ejusdem, ac multiplex divisio.

10. 11. Trunci et rami praecipui, unde plexus stomatichus, prope arteriam coronariam stomaticham superiorem, excisi.

12. 13. Trunci et rami praecipui coeliaci, unde plexus splenicus arteriam cognominem irretiens; hinc

14. 15. 16. 17. Trunci et rami splenici, qui ad lienis parenchima; nec non

18. Truncus et rami gastro-epiploici sinistri

19. 20. Ramusculi et propagines coeliacae, quae ad diaphragma.

21. 22. Trunci et rami coeliaci, unde parvus plexus aorticus.

23. Truncus coeliacus anastomoticus cum diaphragmatico supradicto.

24. 25. Truncus et rami praecipui coeliaci; unde plexus hepaticus sinister.

26. 27. Propagines aliae, quae ad plexum oesophageum octavi paris.

28. 29. Propagines aliae, et surculi hepatici sinistri, excisi.

30. 31. Trunci et rami praecipui coeliaci; unde plexus hepaticus dexter, ejusque divisio.

32. 33. Trunci et rami hepatici; unde plexus gastro-epiploicus dexter.

34. Truncus et rami hepatici; unde plexus gastricus, seu coronarius superior.

35. Continuatio plexi hepatici dexteri circum arteriam ejusdem nominis: unde

36. 37. Parvi trunci hepato-cystici.

38. 39. Trunci et rami hepatici, qui ad lobum dexterum.

40. 41. Trunci praecipui coeliaci, unde plexus mesentericus superior secus arteriam ejusdem nominis: unde

42. Truncus et rami colici medii, excisi.

43. Truncus et rami duodenales, eorumque propagines; unde
44. 45. 46. Trunci et rami mesenterici intestinales.
47. Trunci et rami colici dexteri.
48. Truncus et rami ileo-colici.
49. 50. Continuatio mesentericorum superiorum, ad efformandum plexum mesentericum inferiorem.
51. Trunci et rami colici sinistri; hinc
52. Plexus mesentericus inferior, ejusque divisio; unde
53. Trunci et rami haemorrhoidales interni superiores.
54. Trunci et rami haemorrhoidales interni medii.
55. Trunci et rami haemorrhoidales interni inferiores.

FIGURA IV.

Figurae praecedentis faciem posticam exhibet.

VISCERA

A. Diaphragmatis portio.
B. Portio lobuli Spigelii.
C. C. Portio faciei concavae lienis.
D. D. Renes subcenturiati, seu capsulae suprarenales, quae et atrabiliares.
E. E. E. E. Ren dexter, et portio sinistri.
F. F. Uretheres.
G. G. Pancreas.
H. H. Intestini duodeni portio.

ARTERIAE

a. Truncus praecipuus diaphragmaticae inferioris dexterae; unde
b. c. Trunci et rami diaphragmatici, eorumque decursus.
d. Arteria et rami suprarenales superiores, ad renem succenturiatum.
e. Truncus praecipuus diaphragmaticae inferioris sinistrae.
f. Truncus et rami renales superiores, qui ad renem succenturiatum.
g. Continuatio trunci praecipui diaphragmaticae, ejusque decursus et excisio.
h h. h. Aortae abdominalis internae pars postica, reserrata. Hinc ostia vasorum conspicua; videlicet
i. Trunci praecipui arteriae colicae.
k. —— —— —— mesentericae superioris, et
l. l. Trunci praecipui utriusque emulgentium.
m. Truncus praecipuus arteriae splenicae, a coeliaca procedentis; hinc
n. o. p. Trunci et rami splenici, qui ad lienis parenchima.
q. Continuatio trunci praecipui emulgentis dexterae; unde
r. Truncus et rami suprarenales medii.
s. —— —— duodenales;
t. —— —— spermatici, et
u. —— —— suprarenales inferiores.
v. Trunci praecipui ingressus ad renem.
w. Continuatio trunci praecipui emulgentis sinistrae; unde
x. Truncus et rami suprarenales inferiores.
y. Trunculus et rami emulgentes, qui in renem.
z. Portio arteriae spermaticae dexterae, ab aorta.
a. Portio arteriae mesentericae inferioris, pariter ab aorta: hinc
b. Truncus colicus sinister, seu ascendens.

VENAE

1. Portio urethericae sinistrae, in emulgentem ejusdem lateris conveniens.
2. Portio venae spermaticae sinistrae.
3. —— —— colicae sinistrae.
4. —— —— duodenalis.
5. —— —— spermaticae dexterae.
6. —— —— emulgentis dexterae.
7. —— —— emulgentis sinistrae.
8. —— —— splenicae.
9. —— —— diaphragmaticae, et suprarenalis sinistrae.
10. Truncus praecipuus cavae inferioris excisae.
11. Continuatio trunci praecipui ejusdem.
12. Parvus truncus venae diaphragmaticae dexterae.

13. Parvus truncus venae suprarenalis dexterae.

14. Cava excisa dum thoracem ingreditur.

VASA LYMPHATICA

A. A. Truncus praecipuus phrenicus dexter.

B. B. Glandulae phrenicae, quas petit.

C. C. Trunci praecipui splenici superiores.

D. D. ——— ——— ——— medii.

E. Truncus praecipuus splenicus inferior; qui omnes e liene egrediuntur.

F. F. F. F. Glandulae splenicae quas petunt.

NERVI

NERVI OCTAVI PARIS, SEU VAGI

1. Truncus praecipuus oesophageus sinister, priusquam abdomen ingrediatur, excisus; unde

2. 3. Trunci et rami diaphragmatici.

4. Portio trunci praecipui oesophagei dexteri, excisa cum in abdomen ingreditur; unde

5. 6. Trunci et rami, qui ad centrum ganglii coeliaci.

NERVI DIAPHRAGMATICI, SEU PHRENICI

7. Portio inferior trunci praecipui phrenici sinistri pone diaphragma.

8. 9. Trunci et rami proprii diaphragmatis, excisi.

10. Continuatio trunci praecipui ad ganglium coeliacum.

11. Nervus praecipuus diaphragmaticus dexter.

12. 13. 14. Propagines et surculi ejusdem, qui ad diaphragma.

15. 16. Propagines et surculi ejusdem, qui ad ganglium coeliacum.

17. Ganglium diaphragmaticum: unde

18. Nervus suprarenalis.

NERVI SPLACNICI

19. Truncus praecipuus splacnicus sinister dum abdomen ingreditur, excisus.

20. Ejusdem continuatio, et anastomosis cum renali, ab intercostali; hinc

21. 22. Propagines et surculi, qui ad producendum ganglium coeliacum sinistrum.

23. Nervus splacnicus praecipuus dexter, dum abdomen ingreditur, excisus; unde

24. 25. Propagines et surculi, qui ad ganglium coeliacum dexterum.

GANGLIUM COELIACUM, SEU SEMILUNARE

26. Facies postica ejusdem ad laevam.

27. ——— ——— ——— ad dexteram.

28. Trunci et rami coeliaci, qui ad capsulam suprarenalem dexteram.

29. Truncus et rami coeliaci stomatichi, excisi.

PLEXUS SPLENICUS A COELIACO

30. 31. Hujus egressus inter renem sinistrum et vasa splenica.

32. 33. 34. 35. Propagines et surculi hujusmodi, qui ad lienem.

PLEXUS RENALES, SEU EMULGENTES, A COELIACO

36. Plexus renalis sinister.

37. Anastomosis ejusdem cum plexu spermatico dextero.

38. 39. Propagines et surculi renales hinc enascentes, qui ad renem.

40. Parvus plexus spermaticus.

41. ——— ——— uretericus.

42. ——— ——— spermaticus dexter, a nervo emulgente hujus lateris, ejusque anastomosis cum sinistro.

43. Plexus emulgens, seu renalis dexter, a coeliaco: hinc

44. 45. Propagines et surculi, qui ad renem dexterum; nec non

46. Parvus plexus uretericus.

NERVI INTERCOSTALES, SEU SYMPATICI MAJORES

47. Truncus praecipuus intercostalis sinister, dum abdomen ingreditur, excisus.

48. Truncus renalis anticus.

49. Continuatio ejusdem, et anastomosis cum nervo splacnico hujus lateris.

50. Ejusdem descensus, et anastomosis cum plexu emulgente coeliaco, et cum renali postico, ab eodem intercostali.

51. Truncus intercostalis, anastomoticus cum undecimo nervo dorsali.

52. Truncus intercostalis aorticus abdominalis superior.

53. Truncus intercostalis anastomoticus cum duodecimo nervo dorsali, qui omnes excisi.

54. Truncus renalis posticus, ejusque anastomosis cum renali antico secus arteriam emulgentem.

55. Truncus intercostalis, qui ad plexum mesentericum inferiorem.

56. Ejusdem continuatio, et anastomosis cum renalibus supradictis.

57. Truncus praecipuus mesentericus inferior; hinc enascens

58. Truncus intercostalis aorticus abdominalis medius.

59. Truncus intercostalis anastomoticus cum plexu emulgente, et spermatico.

60. Truncus intercostalis aorticus abdominalis inferior.

61. Truncus intercostalis anastomoticus cum nervo lumbari secundo.

62. Truncus intercostalis anastomoticus cum nervo lumbari tertio.

63. Truncus intercostalis anastomoticus cum nervo lumbari quarto.

64. Truncus intercostalis anastomoticus cum plexu hypogastrico, seu mesenterico inferiori.

65. Nervus praecipuus intercostalis dexter, dum abdomen ingreditur, excisus.

66. Truncus intercostalis anastomoticus cum undecimo nervo dorsali.

67. Truncus intercostalis anastomoticus cum duodecimo.

68. Truncus intercostalis renalis anticus, qui omnes excisi.

69. Truncus intercostalis renalis posticus, ejusque decursus.

70. 71. Propagines, quae ad ganglium coeliacum, et ad plexum emulgentem ejusdem lateris.

72. Ramus anastomoticus cum plexu spermatico.

73. Continuatio nervi renalis postici, ejusque anastomosis cum trunco intercostali, unde plexus mesentericus inferior.

74. Truncus intercostalis anastomoticus cum lumbari primo.

75. Truncus intercostalis aorticus abdominalis inferior.

76. Truncus intercostalis anastomoticus cum lumbari secundo.

77. Truncus intercostalis anastomoticus cum plexu mesenterico inferiori.

78. Truncus intercostalis anastomoticus cum lumbari tertio; et

79. Truncus intercostalis, qui ad producendum plexum hypogastricum; omnes excisi.

80. Continuatio trunci praecipui intercostalis excisi.

FIGURA V.

Ventriculi in longum secti facies interna.

A. A. A. A. Facies interna, membrana mucosa obducta.

B. Extremum oesophagi.

C. Orificium ejusdem, seu cardias.

D. Orificium duodeni, seu pilorum.

E. Portiuncula intestini duodeni.

FIGURA VI.

Duodenum reserratum, et orificium ducti coledoci.

F. F. F. Hujusce duodeni facies interna; conniventes valvulae, nec non cryptae mucosae.

G. Protuberantia ad ostium coledoci.

H. Ostium ejusdem ducti.

FIGURA VII.

Sectio intestini Colon; cella intestini Coeci, nec non ostia intestini Ilei ac colon.

I. Pars externa intestini Colon peritoneo obducta.

K. K. K. Facies interna ejusdem.

L. L. L. Facies interna intestini Coeci ac Colon, in longum secti, eorumque valvulae conniventes.

M. M. Valvula Bauini.

N. Ostium tenuia inter, et crassa intestina.

O. Protuberantia anularis ad ostium appendicis vermiformis.

P. Ostium ejusdem appendicis.

Q Portiuncula hujus appendicis.

R. Portio intestini Ileon per longum secta; hinc facies interna, ac cryptae mucosae.

FIGURA VIII.

Intestinus Coecus resectus, exhibens inosculationem cum Ileo, ac originem valvulae Bauini.

S. Extremum intestini Ilei.

T. Fibrae musculares ejusdem, valvulam Bauini efformantes.

U. Ostium inter utrumque.

V. V. V. Facies interna intestini Coeci, ejusque conniventes valvulae.

FIGURA IX.

Appendix vermiformis intestini Coeci.

W. W. Extremum Coeci prope appendicem.

X. Appendix vermiformis, quaeque ad hanc partem irretiendam descendunt mesenterica vasa.

Y. Ejusdem mesenterium.

FIGURA X.

Sectio per longum totius appendicis vermiformis.

A. Extremum intestini Coeci ad ostium appendicis.

A. B. Facies interna, mucosa membrana obducta, ejusque cryptae mucosae.

C. Ostium appendicis.

VISCERA

TABULA VI.

FIGURA I.

Chylopojetica diducta exhibet figura haec; ut origines ac progressus vasorum Chyliferorum, glandulae lymphaticae, in quas inferuntur vel e quibus efferuntur, nec non anastomoses reticulares, ac eorumdem decursus una cum vasis sanguineis, dilucide appareant.

OSSA

A. Portio inferior columnae vertebralis, et superior ossis sacri.

MUSCULI

B. Portiuncula musculi quadrati lumborum; et

C. Portiuncula iliaci interni, uterque ad laevam.

VISCERA

D. D. Portio faciei concavae hepatis sublevati.

E. Portio ligamenti suspensorii hepatis.

F. F. F. Facies antica pancreatis.

G. G. G. Portio faciei concavae lienis sublevati.

H. Renis sinistri facies antica.

I. I. Utriusque uretheris portio.

K. Fundus superior vesicae urinariae.

L. L. L. L. L. L. Portio faciei posticae ventriculi sublevati.

M. M. Pars extrema intestini duodeni; nec non

N. N. N N. N. N. Portio intestinorum Jejuni et Ilei; uterque ad dexteram diductus.

O. O. O. Intestini crassi, et coeci praesertim portio, et hinc ipsius anterior fasciola ligamentosa.

P. P. Appendix vermiformis ejusdem.

Q. Portio intestini coli ascendentis, seu dexteri, ejusque fasciola ligamentosa.

R. R. R. Intestini coli transversi sublevati decursus, ejusque fasciola.

S. S. S. S. Intestini coli descendentis, seu sinistri decursus, ejusque fasciola.

T. Portiuncula intestini recti, ejusque ligamenti.

ARTERIAE

ARTERIA COELIACA

a. Egressus trunci praecipui ejusdem prope originem, ejusque triplex divisio.

ARTERIA CORONARIA STHOMATICA

b. Truncus praecipuus ab eadem coeliaca.

c. c. c. c. Truncus et rami ejusdem, secus curvaturam minorem ventriculi decurrentes.

ARTERIA SPLENICA, SEU LIENALIS

d. d. d. Egressus trunci praecipui ejusdem, ac decursus ad lienem.

e. Truncus stomatichus ab eadem, per faciem posticam ventriculi decurrens; et hinc

f. Truncus praecipuus gastro-epiploicus sinister.

g. g. g. g. Trunci et rami ejusdem, secus curvaturam majorem ventriculi decurrentes.

ARTERIA HEPATICA

h. Truncus praecipuus, seu ramus dexter coeliacae, qui ad jecur.

i. Truncus hepaticus sinister, qui ad lobum sinistrum hepatis.

k. Truncus alius hepaticae, qui ad pilorum.

l. Truncus praecipuus arteriae gastro-epi-

ploicae dexterae, secus curvaturam majorem ventriculi; unde

m. m. m. m. Trunci et rami, qui ad faciem posticam ventriculi, horumque anastomoses cum gastro-epiploicis sinistris.

ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR

n. Egressus trunci praecipui inter coeliacam et superiorem marginem pancreatis; et hinc

o. Truncus praecipuus arteriae colicae, ejusque divisio.

p. Portio trunci colici dexteri, seu descendentis, ejusque propagines.

q. q. q. q. Continuatio trunci preecipui colici dexteri, et rami colici transversi hinc enascentes, eorumque propagines per idem intestinum.

r. Truncus praecipuus arteriae iliacae mediae, ab eadem mesenterica superiore.

s. s. Trunci et rami colici ascendentes, qui inde enascuntur, per intestinum colon transversum repentes, et anastomoses ineuntes cum transversalibus dexteris atque sinistris.

t. t. t. t. Truncus et rami colici descendentes, ab eadem arteria, eorumque decursus et anastomoses cum colicis ascendentibus, et cum mesentericis inferioribus.

u. Rursus, truncus praecipuus arteriae mesentericae superioris, inter duodenum et alia tenuia intestina; et hinc

v. v. v. Trunci et rami duodenales.

w. w. w. w. w. w. Trunci et rami intestinales.

x. x. x. Trunci et rami ileo-colici, horumque decursus, et anastomoses super tenuia atque crassa intestina.

ARTERIA AORTA ABDOMINALIS

y. Egressus trunci praecipui, secus columnam vertebralem.

ARTERIAE SPERMATICAE

z. z. Portiuncula trunci praecipui utriusque lateris, ad testem descendentis.

ARTERIA MESENTERICA INFERIOR, QUAE ETIAM COLICA SINISTRA

a. Truncus praecipuus ab aorta, ejusque divisio; hinc

b. Truncus colicus ascendens, ejusque anastomosis cum colica descendente media.

c. c. c. Trunci et rami colici sinistri; atque inde

d. d. d. Trunci et rami haemorrhoidales interni, utrorumque propagines atque anastomoses.

ARTERIAE ILIACAE PRIMITIVAE

e. e. Egressus utriusque trunci praecipui ab aorta.

f. Truncus praecipuus arteriae sacrae mediae, ejusque decursus et distributio super periostium ossis sacri.

g. Portio trunci praecipui arteriae iliacae externae, seu cruralis dexterae.

h. Portio trunci praecipui iliacae internae, seu hypogastricae dexterae.

VENAE

VENAE IN CAVAM INFERIOREM CONVENIENTES

1. Truncus praecipuus venae sacrae mediae.

2. 2. Trunci praecipui iliacae primitivae.

3. Truncus praecipuus cavae inferioris, in quem supradictae venae conveniunt.

4. 4. Trunci praecipui venae spermaticae.

5. Truncus praecipuus venae emulgentis sinistrae.

VENAE IN PORTAM CONVENIENTES

6. Truncus praecipuus haemorrhoidalis internae, seu colicae sinistrae.

7. Portio trunci praecipui venae splenicae, seu lienalis.

8. 8. 8. Truncus praecipuus venae coronariae inferioris majoris, seu gastricae sinistrae.

9. 9. 9. Truncus praecipuus venae gastro-epiploicae dexterae, cum precedente conveniens.

10. Truncus praecipuus venae coronariae superioris, seu minoris.

11. Truncus praecipuus venae colicae mediae.

12. 12. 12. Trunci praecipui venarum communium intestinorum.

13. Truncus praecipuus venae ileo-colicae;

14. Truncus praecipuus venae portarum, quam adeunt supradictae.

VASA LYMPHATICA

GLANDULAE, VASA, ET PLEXUS LYMPHATICI FACIES POSTICAE VENTRICULI

A. A. A. A. A. A. A. Glandulae lymphaticae secus curvaturam majorem ventriculi; trunci lymphatici inferentes et efferentes; plexus, et eorumdem decursus secus vasa sanguinea gastro-epiploica, seu coronaria inferiora sinistra

B. B. B. B. Glandulae aliae secus eamdem curvaturam majorem; trunci inferentes et efferentes, eorumdem plexus atque decursus secus vasa sanguinea gastro-epiploica dextera.

C. C. C C. C. C. C. C. C. C. Glandulae secus curvaturam minorem et posticam faciem ventriculi; trunci inferentes et efferentes; plexus eorumdem atque decursus secus vasa sanguinea coronaria superiora.

D. D. D. D. D. D. D. D. Glandulae coeliacae; trunci inferentes et efferentes earumdem, qui cum hepaticis, splenicis, et pancreaticis ductum thoracicum adeunt.

GLANDULAE, VASA, ET PLEXUS LYMPHATICI INTESTINORUM, SEU MESENTERICI SUPERIORES

E. E. E. E. E. E. Glandulae lymphaticae intestinorum; trunci inferentes et efferentes, atque plexus ad intestinum duodenum, et partem superiorem intestini jejuni pertinentes.

F. F. F. F. Glandulae mesentericae; trunci lymphatici inferentes et efferentes earumdem; plexus inde ac decursus secus vasa sanguinea mesenterica duodenalia.

G. G. G. G. G. G. G. G. Glandulae intestinales aliae; inferentes et efferentes trunci lymphatici, plexusque ab intestino jejuno procedentes.

H. H. H. H. H. H. H. H. H. Glandulae mesentericae; trunci lymphatici inferentes et efferentes earumdem, plexusque inde enascentes, atque decursus secus vasa sanguinea intestini jejuni.

I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. Glandulae intestinorum; inferentes et efferentes trunci lymphatici, eorumque plexus ad intestinum ileum pertinentes.

K K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. K. Glandulae mesentericae, earumque trunci lymphatici inferentes et efferentes; et hinc plexus atque decursus secus vasa sanguinea intestini ilei.

L. L. L. Glandulae intestinorum; trunci lymphatici inferentes et efferentes earumdem, atque plexus ad intestinum ileo-colon pertinentes.

M. M. M. M. Glandulae mesentericae; trunci limphatici inferentes et efferentes, et hinc ipsorum plexus et decursus secus vasa sanguinea ileo-colica.

GLANDULAE ALIAE, TRUNCI ET PLEXUS LYMPHATICI INTESTINORUM, SEU MESENTERICI INFERIORES

N. N. N. N. N. N. N. N. N N. N. N. N. N. N. Glandulae colicae transversae dexterae; trunci lymphatici inferentes et efferentes, eorumque plexus atque decursus.

O. O. O. Truncus lymphaticus praecipuus, supradictos colligens, ejusque decursus secus vasa sanguinea colica dextera.

P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. Glandulae colicae transversae mediae; trunci lymphatici inferentes et efferentes, eorumque plexus atque decursus.

Q. Q. Q. Trunci praecipui supra dictos colligentes, eorumque decursus secus vasa sanguinea colica media.

R. R. R. R. R. Glandulae colicae sinistrae superiores.

S. S. S. S. S. S. S. S. Glandulae colicae sinistrae mediae.

T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. Glandulae colicae sinistrae inferiores; et utrarumque inferentes et efferentes trunci lymphatici, eorumque plexus atque decursus secus respondentia vasa sanguinea.

U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. Glan-

dulae meso-colicae sinistrae, ad quas trunci supradicti; hinc

v. v. v. v. v. v. Trunci praecipui mesenterici, eorumque decursus.

VASA LYMPHATICA ILIACA, ET GLANDULAE ANTICAE

x. x. x. x. Trunci praecipui, plexusque iliaci atque hypogastrici per internam partem pelvis, secus vasa sanguinea ejusdem nominis ascendentes.

y. y. Trunci praecipui, et plexus spermatici, secus vasa sanguinea ejusdem nominis.

z. z. z. z. z. z. z. z. z. z. z. z. Glandulae cavae et aorticae, ad quas trunci supradicti, plexus inde enascentes eorumque decursus.

FIGURA II.

Eadem viscera chylopojetica, eodemque modo substrata, ut eorum nervorum propagines in cospectum veniant.

OSSA

A. Extremum inferius columnae vertebralis, et superius ossis sacri.

MUSCULI

B. B. Portiuncula musculi iliaci interni.

C. Portiuncula musculi quadrati lumborum.

D. D. Portio musculi psoas utriusque lateris.

VISCERA

E. E. E. Facies concava hepatis sublevati.

F. Pars ligamenti suspensorii ejusdem.

G. G. G. Facies antica pancreatis.

H. H. Facies concava lienis sublevati.

I. Facies antica renis sinistri.

K. K. Portio utriusque uretheris.

L. Fundus superior vesicae urinariae.

M. M. M. M. M. M. Facies postica ventriculi sublevati.

N. N. Extremum inferius intestini duodeni.

O. O. O. O. O. O. Pars intestini jejuni et ilei, ad dexteram sublevata.

P. Portio intestini coeci, ejusque ligamenti.

Q. Q. Appendix vermiformis ejusdem.

R. Portio intestini coli ascendentis, seu dexteri, ejusque ligamenti.

S. S. S. Intestini coli transversi decursus, ejusque fasciola ligamentosa.

T. T. T. Continuatio ejusdem, ad laevam descendentis, ejusque ligamentum; et hinc

U. Ipsius in rectum conversio, ejusque ligamentum

ARTERIAE

ARTERIA AORTA ABDOMINALIS

a. Ejusdem trunci portio, a plexu nervoso coeliaco fere tecta.

b. Truncus praecipuus arteriae coeliacae, ejusque triplex divisio.

c. Truncus praecipuus arteriae coronariae stomatichae, seu medius, a coeliaca; hinc

d. d. d. d. Trunci et rami stomatichi, qui secus, curvaturam minorem ventriculi.

e. e. e. e. e. Truncus praecipuus arteriae splenicae, seu lienalis, lienem ingrediens.

f Truncus et rami stomatichi, ab eadem splenica, secus cardiam decurrentes.

g. Truncus praecipuus arteriae gastro-epiploicae sinistrae, ad eamdem pertinens; unde

h. h. h. Trunci et rami, qui secus curvaturam majorem ventriculi.

i. Truncus praecipuus arteriae hepaticae, jecur ingrediens.

k. Truncus hepaticus sinister, sulcum hepaticum ingrediens.

l. Truncus et rami pilorici ad ipsum pertinentes.

m. Truncus praecipuus arteriae gastro-epiploicae dexterae, ab hepatica, ad majorem stomachi curvaturam: unde

n. n. n. Propagines per faciem posticam ventriculi, earumque anastomoses cum gastro-epiploicis, a splenica procedentibus.

o. Truncus praecipuus arteriae mesentericae superioris, inter coeliacae originem, et marginem superiorem pancreatis.

p. Egressus trunci praecipui arteriae colicae dexterae, inter colon et ventriculum.

q. Truncus et rami colici dexteri, vel descendentes.

r. r. r. Propagines eorumdem, quae ad colon transversum.

s. Egressus trunci praecipui arteriae iliacae mediae; hinc

t. t. t. t. Trunci et rami colici ascendentes, eorumque propagines et anastomoses cum colicis dexteris.

u. u. u. Truncus et rami colici descendentes, eorumque propagines et anastomoses cum colicis ascendentibus, et mesentericis superioribus.

v. Rursus truncus praecipuus arteriae mesentericae superioris, inter duodenum et alia tenuia; hinc

w. w. w. Trunci et rami, qui ad duodenum.

x. x. x. Trunci et rami, qui ad jejunum;

y. y. y. —— —— qui ad ileum;

z. z. z. —— —— qui ad ileum et colon, horumque omnium decursus et anastomoses secus eadem.

a. Continuatio trunci praecipui arteriae aortae abdominalis.

b. Truncus praecipuus arteriae spermaticae sinistrae.

c. Truncus praecipuus arteriae mesentericae inferioris, seu colicae sinistrae, ex aorta egrediens, ejusque divisio.

d. Truncus ascendens, ejusque anastomosis cum colica descendente media.

e. e. e. Truncus et rami colici descendentes sinistri; nec non

f. f. Truncus et rami haemorrhoidales interni, utrorumque propagines et anastomoses super colon et rectum.

g. Divisio trunci praecipui aortae: hinc

h. h. Iliacae primitivae, earumque rursus divisio.

i. Truncus praecipuus arteriae sacrae mediae.

k. Truncus praecipuus arteriae iliacae externae, seu cruralis.

l. Truncus praecipuus iliacae internae, seu hypogastricae, uterque ab iliaca primitiva, dextrorsum tantum conspiciendus.

VENAE

VENAE IN CAVAM INFERIOREM CONVENIENTES

1. 1. Venae iliacae primitivae.

2. Portio trunci praecipui cavae inferioris, in quem venae illae conveniunt.

3. 3. Portio venae spermaticae utriusque lateris.

4. Truncus praecipuus venae emulgentis sinistrae.

VENAE IN PORTARUM VENAM CONVENIENTES

5. Truncus praecipuus venae haemorrhoidalis internae, seu colicae sinistrae.

6. Truncus praecipuus venae splenicae, seu lienalis.

7. 7. 7. Truncus praecipuus venae coronariae majoris, seu gastricae sinistrae.

8. 8. Truncus praecipuus venae gastro-epiploicae dexterae.

9. Truncus praecipuus venae colicae mediae.

10. Truncus praecipuus venae coronariae superioris, seu minoris.

11. 11. 11. 11. Trunci praecipui venarum intestinalium communium.

12. Truncus praecipuus venae ileo-colicae;

13. —— —— venae costarum, eas omnes colligentes.

NERVI

NERVI OCTAVI PARIS, SEU VAGI

1. Egressus trunci praecipui e plexu oesophageo postico; hinc

2. 3. Trunci et rami cardiaci, eorumque decursus et distributio.

4. 5. Trunci et rami anastomotici cum plexu coronario stomaticho coeliaco; unde

6. 7. 8. Trunci et rami stomatichi per posticam faciem ventriculi repentes.

s

PLEXUS GANGLIFORMIS COELIACUS, QUI ETIAM PLEXUS SOLEARIS, E MAJORE SPLAGNICO

9. Egressus ejusdem, aortam ac coeliacam irretientis; et hinc plexiformes ipsius divisiones: videlicet

10. Plexus coronarius stomatichus, arteriam coronalem ambiens: unde

11. 12. 13. Trunci et rami, eorumque anastomoses cum stomatichis, ab octavo pare usque ad pilorum.

14. Plexus splenicus, arteriam splenicam seu lienalem ambiens.

15. Trunci et rami pancreatici inde enascentes; nec non

16. 17. Trunci et rami splenici.

18. Truncus praecipuus coronariae inferior, ab eodem plexu splenico; et hinc

19. 20. 21. 22. 23. Trunci et rami coronarii stomatichi, per majorem curvaturam ventriculi repentes.

24. Plexus hepaticus, arteriam hujus nominis obvestiens, ejusque divisio.

25. Plexus hepaticus sinister;

26. ——— ——— dexter, et utriusque decursus secus respondentia vasa sanguinea.

27. Truncus praecipuus coronarius inferior dexter, ab eodem plexu hepatico: hinc

28. 29. 30. 31. Trunci et rami coronarii stomatichi, eorumque propagines secus curvaturam majorem ventriculi.

32. Plexus mesentericus superior, arteriam hujus nominis irretiens: unde

33. Rursus idem plexus inter majora vasa sanguinea mesenterica, ejusque divisio; hinc

34. 35. 36. 37. Trunci et rami mesenterici superiores.

38. 39. 40. 41. Trunci et rami mesenterici medii.

42. 43. 44. 45. Trunci et rami mesenterici inferiores.

46. 47. 48. Trunci et rami mesenterici ileocolici, horumque omnium mutuae anastomoses, et per intestina propria decursus.

49. Plexus colicus dexter, ab eodem plexu mesenterico superiore: unde

50. 51. 52. Trunci et rami colici, eorumque anastomoses cum colicis mediis.

53. Plexus colicus medius, ejusque divisio; et hinc

54. 55. 56. 57. 58. 59. Trunci et rami colici medii, eorumque anastomoses cum colicis dexteris.

60. Plexus colicus ascendens sinister; unde

61. 62. 63. 64. 65. 66. Trunci et rami, anastomoses ineuntes cum colicis mediis descendentibus.

67. Plexus colicus descendens sinister, qui pariter a colico medio; hinc

68. 69. 70. 71. 72. 73. Trunci et rami, eorumque anastomoses cum colicis ascentibus et mesentericis inferioribus.

74. 75. Plexi spermatici.

76. Continuatio plexus coeliaci retiformis.

77. 78. Secundum et tertium ganglium lumbare, a majore intercostali sinistro; unde propagines a quibus

79. Plexus mesentericus inferior, ejusque divisio.

80. 81. 82. Trunci et rami ascendentes mesenterici, eorumque anastomoses cum colicis descendentibus sinistris.

83. 84. 85. Trunci et rami descendentes mesenterici inferiores, eorumque propagines et anastomoses cum mesentericis ascendentibus, et cum hypogastricis.

86. 87. 88. 89. Plexus hypogastricus seu mesentericus infimus, ab iisdem plexibus, et a mesenterico inferiori; hinc

90 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. Trunci et rami, eorumque propagines et anastomoses super intestinum rectum et pelvim.

FIGURA III.

Antica facies renis subcenturiati sinistri exhibetur.

a. a. a. Ren de quo supra, seu capsula suprarenalis.

b. Truncus praecipuus suprarenalis superior, ab arteria phrenica, excisus; unde

c. d. e. Trunci et ramusculi, eorumque

propagines ad superiorem partem capsulae praedictae.

f. Truncus praecipuus suprarenalis medius, ab aorta; unde

g. h. Trunci et ramusculi ad mediam partem ejusdem capsulae.

i Truncus praecipuus suprarenalis inferior, ab arteria emulgente, pariter excisus; hinc

k. l. Trunci et ramusculi qui ad inferiorem partem ejusdem organi.

FIGURA IV.

Concava seu interna pars renis ostenditur; hinc

a. a. a. a. Facies concava, seu interna hujus glandulae.

b. b. Cava ipsius portio, seu pelvis renis, ubi ductus excretoris origo.

c. c. Portio ductus ipsius, seu uretheris.

d. Truncus praecipuus arteriae emulgentis; hinc

e. e. e. e. Trunci renem ingredientes.

f. Truncus praecipuus venae emulgentis, e rene.

g. g. g. g. Lymphatica emulgentia, quae e renis parenchimate egrediuntur, eorumque plexus secus vasa sanguinea.

h. Truncus praecipuus nervosus, a plexu renali.

i. i. Trunci et rami ad eumdem pertinentes, qui renis parenchima irretiunt.

FIGURA V.

Rursus idem viscus, nec non arteriaca et lymphatica vasa, per superficiem ejusdem repentia.

a. a. a. a. Facies concava, seu interna renis.

b. b. b. b. Ductus excretores ab interna hujus visceris parte, renis pelvim efformantes.

c. Origo uretheris.

d. d. d. d. Trunci praecipui arteriaci emulgentes.

e. e. e. e. Trunci et ramusculi renales superficiales, ab interna renis parenchimate.

f. f. f. f. Trunci praecipui venosi emulgentes, excisi dum e rene egrediuntur.

g. g. g. g. g. g. Trunci et ramusculi lymphatici, per externam renis superficem repentes.

h. h. h. h. Trunci et ramusculi lymphatici emulgentes profundi, quos adeunt superficiales praedicti, dum e rene egrediuntur, excisi.

i. i. i. i. i. i. Portiuncula praecipuorum nervorum emulgentium, qui ad renalem plexum pertinent.

FIGURA VI.

Sectio verticalis renis, ad cavum usque.

a. a. a. a. a. a. Substantia corticalis, seu externa.

bb. cc. dd. ee. ff. gg. Substantia tubularis seu externa, tubulos et papillas, urinam efferentes complectens.

h. h. h. h. Papillae integrae.

i. i. i. i. Ductus excretor renis reseratus, calicis figuram referens.

k. Pars integra ejusdem ductus.

l. Truncus praecipuus arteriae emulgentis; unde

m. m. m. m. m. Rami atque propagines ad hanc glandulam.

n. n. n. n. n. Trunci praecipui e rene egredientes, unde vena emulgens renalis.

o. o. o. o. o. Trunci praecipui lymphatici profundi, e rene egredientes, eorumque decursus secus vasa sanguinea.

FIGURA VII.

Renis bovini facies concava, diducta atque semota.

a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. Substantia corticalis in lobulos divisa.

b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b.b b.b.b.b.b.b.b. Substantia papillaris et extrema tubulorum aperta.

c. c. c. c. c. c. c. Membrana, quae calicem, et renis pelvim efficiens, papillarum inde, ac uretheris tunicam internam efformat.

FIGURA VIII.

Papillam exhibet ab eodem rene bovino exsectam, quae naturalem magnitudinem aliquantulum excedit, ut textura ejusdem facile pateat.

a. a. Reliquiae membranae, ductum excretorem efformantis, et papillae basim obvestientis.

b. b. Papilla proprie dicta, quam fasciculi tubulares efformant.

c. Extrema tubulorum, seu ostiola, in papillae centro conspicienda.

Bibliopolae, apud quos hoc Opus prostabit:

ANCONAE, Sartori.
BONONIAE, Marcheselli.
BRUXELLES, Weissembruch.
FERRARIAE, Maestri.
FLORENTIAE, Molini, Bardi et Soc, Pagni et Soc.
FORILIVII, Casali.
JANUAE, Gravier.
LONDINI, Bossange, Mourray.
MANHEIMII, Artaria et Fontaine.
MANTUAE, Caranenti.
MEDIOLANI, Fusi et Stella, Giusti, Vismara.
MUTINAE, Tamanini, Vincenzi.
NEAPOLIS, Borell, Marotta et Wanspandoch.
PANORMI, Pedone et Muratore.
PARISIIS, Renouard, Rey et Gravier.
PARMAE, Blanchon.
PLACENTIAE, Del Maino.
PISIS, Capurro.
ROMAE, De Romanis filius.
TAURINI, Balbino, Pomba.
VENETIIS, J. Bapt. Missiaglia.
VERONAE, Societas typograph., et Haeredes Moroni.
VINDOBONAE, Fridericus Volke.

PAULI MASCAGNII

ANATOMIA

UNIVERSA

XLIV. TABULIS AENEIS

JUXTA ARCHETYPUM HOMINIS ADULTI

ACCURATISSIME REPRAESENTATA

DEHINC AB EXCESSU AUCTORIS

CURA AC STUDIO

EQ. ANDREAE VACCÀ BERLINGHIERI

JACOBI BARZELLOTTI

ET

JOANNIS ROSINI

IN PISANA UNIVERSITATE PROFESSORUM

ABSOLUTA ATQUE EDITA

FASCICULUS SEXTUS

PISIS

APUD NICOLAUM CAPURRO

TYPIS FIRMINI DIDOT

MDCCCXXVIII.

F. 267

CORPORIS HUMANI

FACIE AVERSA

STRATUM TERTIUM

TABULAE I. II. III.

Tertium musculorum stratum, aliorumque systematum, exhibet aversa facies figurae hujus.

OSSA ET CARTILAGINES

I. I. I. Ossa cranii ad verticem et ad basim secta, atque e situ remota.
II. Sinus frontalis reseratus.
III. Os et cartilagines nasi.
IV. Maxilla superior et dentes.
V. Maxillae sinus, seu antrum Hygmorii, reseratus; omnia ad laevam.
VI. Portio maxillae inferioris ad symphisim sectae.
VII. Pars sinistra ossis hyoidis.
VIII. Processus spinosi tertiae, quartae, quintae, sextae et septimae vertebrae cervicis.
IX. Processus spinosi vertebrarum dorsi; quorum nonnulli obliqui: videlicet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
X. Processus spinosi obliqui, et transversi vertebrarum lumbarium: videlicet 1. 2. 3. 4. 5.
XI. Facies postica ossis sacri.
XII. —— —— — coccygis.
XIII. Cristae utriusque ossis ilei.
XIV. Tuberositas ischii.
XV. Portio nonnullarum costarum ad dexteram.
XVI. Portio clavicularum.
XVII. Scapulae, quarum sinistra in longum secta, una cum processibus coracoideo et acromion.
XVIII. XVIII. XVIII. Ossa humeri.
XIX. XIX. Ossa ulnae, utraque ad dexteram magis conspicua.
XX. XX. Ossa radii vero ad laevam.
XXI. XXI. Ossa carpi ad dexteram; palmaria ad laevam.
XXII. Ossa metacarpi ad dexteram.
XXIII. XXIII. Phalanges digitorum.
XXIV. XXIV. XXIV. XXIV. Femora, eorumque trochanteres et condyli.
XXV. Rotula.
XXVI. XXVI. XXVI. XXVI. Fibulae, earumque capitula et malleoli externi.
XXVII. XXVII. Tibiae.
XXVIII. XXVIII. Calcanea.
XXIX. XXIX. Ossa metatarsi.
XXX. Phalanges digitorum.

LIGAMENTA

LIGAMENTA ARTUUM SUPERIORUM

Γ. Γ. Pars ligamentorum romboidalium, seu coraco-clavicularium.
Δ. Δ. Pars ligamentorum capsularium, seu humero-scapularium.
Θ. Pars ligamenti interossei, seu cubito-radialis, ad laevam.
Λ. Λ. Pars ligamentorum capsularium, seu carpo-brachialium ac dorsalium, ad dexteram; palmarium vero ad laevam.
Ξ. Ξ. Pars ligamentorum communium carpo-metacarpeorum in dorso ad dexteram; et in vola manus ad laevam.
Π. Π. Pars ligamentorum capsularium dorsalium ad dexteram, et palmarium ad laevam.

51

WELLCOME LIBRARY INSTITUTE

LIGAMENTA TRUNCI

Σ. Σ. Σ. Σ. Ligamenta interspinosa dorsalia, lumbaria, et sacra.

Φ. Φ. Ligamenta sacro-ischiatica postica.

LIGAMENTA ARTUUM INFERIORUM

Ψ. Ψ. Pars ligamentorum externorum genu, seu femoro-fibularium.

Z. Pars ligamenti interni genu, seu femoro-tibialis sinistri.

Ω. Pars ligamenti interossei, seu tibio-fibularis dexteri.

Γ.* Pars ligamenti tibio-fibularis postici inferioris; et

Δ.* Pars ligamenti perpendicularis medii fibulae, utrumque ad laevam.

Θ.* Pars ligamenti tibio-tarsei antici; et

Λ.* — ligamentorum tarso-metatarseorum dorsalium ad dexteram.

MEMBRANAE ORGANA ET GLANDULAE

A. A. Falx major durae meningis.

B. Portio medullaris hemisphaeri dexteri cerebri.

C. Portio tertii ventriculi reserati.

D. Glandula pinealis, ejusque pedunculi medullares.

E. Portio lobi sinistri cerebelli.

F. Oculus sinister.

G. Glandula lacrymalis ad eumdem pertinens.

H. Narix ossea et cartilaginea.

I. Facies interna parotidis e situ remotae, ac ductus Stenonianus.

K. Portio interna oris, epitelio obducta, ac cryptae glandulo-mucosae, et orificium ducti Stenoniani.

L. Linguae dorsum.

M. Glandulae submaxillaris facies interna, ejusque ductus Wartonianus.

N. Pars postica vesicae urinariae.

O. Vesiculae seminales, et portio canalium deferentium.

P. Portio prostatae.

Q. Virga, ejusque glans.

MUSCULI

MUSCULI REGIONIS INTERNAE ORBITAE

MUSCULUS RECTUS SUPERIOR, SEU ELEVATOR OCULI

A. Portio musculi recti, seu elevatoris oculi, prope ipsius insertionem.

MUSCULUS RECTUS INFERIOR, SEU DEPRESSOR OCULI

B. Portio musculi recti inferioris, seu depressoris oculi prope insertionem.

MUSCULI REGIONIS NASALIS AD LAEVAM

MUSCULUS DEPRESSOR PINNAE NASI

C. Origo musculi depressoris pinnae, a mandibula inferiori, ejusque insertio in pinnam ejusdem lateris.

MUSCULI REGIONIS LINGUAE ET OSSIS HYOIDIS AD LAEVAM

MUSCULUS MYLO-HYOIDEUS SUBLEVATUS

D. Facies interna musculi mylo-hyoidei a margine mandibulari avulsi.

MUSCULUS GENIO-HYOIDEUS

E. Origo mandibularis ejusdem.

F. Ejusdem insertio in mediam partem ossis hyoidis.

MUSCULUS HYOGLOSSUS

G. Portio ejusdem.

MUSCULUS HOMOPLATA-HYOIDEUS

H. Portiuncula musculi omoplata-hyoidei, excisi et avulsi prope ipsius insertionem in os hyoide.

MUSCULUS STERNO-HYOIDEUS

I. Portiuncula musculi sterno-hyoidei, excisi prope ipsius insertionem.

MUSCULI REGIONIS CERVICALIS, DORSALIS, ET LUMBARIS AD DEXTERAM ET LAEVAM

MUSCULI COMPLEXI PROUT JACENT AD LAEVAM, DIDUCTI VERO AD DEXTERAM

K. K. K. K. K. K. Eorumdem origines e processubus transversis et obliquis primarum vertebrarum dorsi, et ultimarum cervicis, eorumque progressus.

L. L. L. L. Insertio occipitalis ad laevam, ejusque facies interna ad dexteram.

MUSCULI BIVENTRES CERVICIS, EADEM METHODO EXHIBITI

M. M. M. M. Origo a processubus transversis vertebrarum dorsi.

N. N. Insertio occipitalis ad laevam, facies vero interna ad dexteram; utriusque adhaesio respondenti musculo complexo.

MUSCULUS TRACHELO-MASTOIDEUS AD LAEVAM, EXSECTUS

O. O. O. O. O. O. O. Portiuncula ejusdem prope originem a processubus transversis vertebrarum dorsi atque cervicis.

MUSCULUS RECTUS POSTICUS MAJOR CAPITIS AD DEXTERAM

P. Origo occipitalis.

Q. Insertio in processum spinosum secundae vertebrae cervicis.

MUSCULUS OBLIQUUS SUPERIOR CAPITIS AD DEXTERAM

R. Pars superior ejusdem ab occipite descendens.

MUSCULUS OBLIQUUS INFERIOR CAPITIS, PARITER AD DEXTERAM

S. Pars inferior ejusdem prope insertionem in processum spinosum secundae vertebrae cervicalis.

MUSCULI INTERSPINOSI CERVICIS

T. T. T. T. Origines et insertiones eorumdem inter processus spinosos vertebrarum colli.

MUSCULUS SPINALIS CERVICIS AD DEXTERAM

U. U. Origo a processubus transversis vertebrarum colli.

V. Insertio in processus spinosos vertebrarum ejusdem.

MUSCULUS SEMISPINALIS DORSI AD DEXTERAM

W. W. W. W. Origo a processubus transversis decimae, nonae, octavae, et septimae vertebrae dorsi, ejusque ascensus: hinc

X. X. X. Insertio in processus spinosos primarum vertebrarum dorsi, et inferiorum cervicis.

MUSCULUS SEMISPINALIS DORSI AD LAEVAM

Y. Y. Y. Y. Y. Origo a processubus spinosis primae et secundae vertebrae lumbaris, et trium extremarum dorsi.

Z. Z. Z. Insertio in processus spinosos septem primarum vertebrarum dorsi.

MUSCULUS LONGISSIMUS DORSI EXSECTUS A PROCESSUBUS SPINOSIS SACRIS ET LUMBARIBUS, ET ALIQUANTULUM SUBLEVATUS AD LAEVAM

A. A. A. A. Origo a processubus obliquis et transversis primarum vertebrarum lumborum.

B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. Origo ab omnibus processubus obliquis et transversis vertebrarum dorsi.

C. C. C. Corpus carneum atque tendineum ejusdem ascendens.

D. D. D. D. D. D. Portiunculae nonnullorum tendinum ejusdem, excisi prope originem a processubus transversis, ad dexteram.

MUSCULUS SACER LUMBARIS A PRAECEDENTI SEJUNCTUS, ET SINISTRORSUM DIDUCTUS

E. Ejusdem portio et pars ascendens.

MUSCULUS CERVICALIS DESCENDENS

F. F. F. F. F. F F. F. Digitationes descendentes prope earumdem insertionem in angulos costales ad laevam.

G. G. G. G. G. G. G. G. Reliquiae earumdem excisae prope ipsarum duplicem insertionem costalem ad dexteram.

MUSCULUS MULTIFIDUS SPINAE AD DEXTERAM

H. H. Origo a tuberibus ossis sacri, et a ligamento sacro-iliaco postico.

I. I. I. Origo a processubus obliquis et transversis vertebrarum lumbarium.

K. K. Origo a processubus obliquis et transversis vertebrarum dorsi.

L. L. L. L L. Insertio in processus spinosos lumborum et dorsi.

MUSCULI ELEVATORES COSTARUM AD DEXTERAM

M. M. M. M. M. M. M. Origines a processubus transversis vertebrarum dorsi.

N. N. N. N. N. N. N. Insertio in marginem superiorem costarum.

MUSCULI INTERTRANSVERSALES LUMBORUM AD DEXTERAM

O. O. O. O. O. Origo et insertio eorumdem.

MUSCULI INTERCOSTALES EXTERNI

P. P. P. P. Origines et progressus inter costas.

MUSCULUS SERRATUS MAJOR SUBLEVATUS AD DEXTERAM

Q. Q. Facies interna ejusdem, ab insertione scapulari avulsi.

MUSCULUS TRANSVERSUS ABDOMINIS AD DEXTERAM

R. R. R. R. Origo a processubus transversis vertebrarum lumborum.

S. S. Processio.

MUSCULUS OBLIQUUS INTERNUS

T. T. Portio faciei internae.

MUSCULUS OBLIQUUS EXTERNUS SUBLEVATUS AD LAEVAM

U. Portio faciei internae.

MUSCULI ARTICULI SUPERIORIS DEXTERI

MUSCULUS MAJOR PECTORIS

A. A. A. Portiuncula faciei internae.

MUSCULUS INFRASPINOSUS AVULSUS

B Ejusdem portiunculae prope insertionem in humerum.

MUSCULUS SUPRASPINOSUS AVULSUS

C. Portiuncula prope insertionem humeralem.

MUSCULUS DELTOIDEUS AVULSUS

D. Portiuncula ad insertionem in humerum.

MUSCULUS TRICEPS BRACHIALIS SUBLEVATUS

E. E. E. Caput medium ejusdem ab origine humerali avulsum.

F. F. F. Caput longum avulsum ab origine scapulari.

G. Tendo ab ipsorum conjunctione enascens, ejusque in olecranum insertio.

MUSCULUS BRACHIALIS INTERNUS SUBLEVATUS

H. H. H. Facies interna ab origine humerali.

MUSCULUS RADIALIS EXTERNUS LONGUS SUBLEVATUS

I. I. Facies interna, et origo humeralis.

MUSCULUS ANCONEUS

K. Origo a condylo externo humeri, et conjunctio cum tricipite.

L. L. Progressus et in cubitum insertio.

MUSCULUS SUPINATOR BREVIS

M. M. Origo humero-cubitalis.

N. Processio, et in ulnam insertio.

MUSCULUS PRONATOR ROTUNDUS

O. Ejusdem portio prope originem humeralem.

P. Progressus et insertio in radium.

MUSCULUS RADIALIS INTERNUS

Q. Hujus parva portio.

MUSCULUS ABDUCTOR LONGUS POLLICIS

R. Origo ulnaris.

S. S. Progressus et conjunctio cum tendine musculi extensoris brevis pollicis.

MUSCULUS EXTENSOR BREVIS POLLICIS

T. Portio prope ipsius originem a ligamento interosseo.

U. Processio et conjunctio cum tendine musculi praecedentis.

MUSCULUS EXTENSOR MAJOR POLLICIS

V. Origo ulnaris et a ligamento interosseo.

W. W. W. Progressus et insertio in ultimam phalangem.

MUSCULUS INDICATOR

X. Origo ab ulna et a ligamento interosseo.

Y. Y. Processio et conjunctio cum tendine extensoris communis, et insertio in ultimam phalangem hujus digiti.

MUSCULUS FLEXOR PROFUNDUS DIGITORUM

Z. Hujus portiuncula.

MUSCULUS ULNARIS INTERNUS SUBLEVATUS

A. A. A. Facies interna ejusdem ab origine ulnari avulsi, una cum expansione aponeurotica.

MUSCULUS ABDUCTOR DIGITI MINIMI SUBLEVATUS

B. Facies interna ejusdem, ab origine phalangea avulsi.

MUSCULUS ADDUCTOR METACARPI DIGITI MINORIS

C. Portiuncula ejusdem.

MUSCULI INTEROSSEI EXTERNI

D. D. D. D. Portio et directio eorumdem.

MUSCULUS EXTENSOR COMMUNIS DIGITORUM

E. E. E. Reliquiae nonnullorum tendinum hujus musculi, excisi prope articulationem digitorum.

MUSCULUS ADDUCTOR POLLICIS

F. F. Processio.

G. Insertio in phalangem.

MUSCULUS ABDUCTOR INDICATORIS SUBLEVATUS

H. Facies interna ejusdem ab insertione digitali avulsi.

MUSCULI ARTICULI SUPERIORIS SINISTRI

MUSCULUS SUBCLAVIUS

A. Hujus portio prope insertionem in claviculam.

MUSCULUS SUPRASPINOSUS SUBLEVATUS

B. Facies interna ejusdem, a fovea supraspinosa scapulari avulsi.

C. Tendo prope ipsius insertionem in humerum.

MUSCULUS INFRASPINOSUS SUBLEVATUS

D. Facies interna ejusdem, a fovea subterspinosa scapulae avulsi.

E. Tendo quo in humerum se inserit.

MUSCULUS DELTOIDEUS SUBLEVATUS

F. F. F. Facies interna ejusdem, ab origine scapulari avulsi.

MUSCULUS TRICEPS BRACHIALIS SUBLEVATUS

G. G. G. Caput longum ab origine scapulari excisum.

H. H. H. Caput medium, ejusque humeralis origo.

I. I. Portiuncula capitis brevis excisi prope ipsius conjunctionem cum praecedentibus.

K. K. Tendo communis, ejusque in olecranum insertio.

MUSCULUS BRACHIALIS INTERNUS

L. L. Portiuncula ejusdem.

MUSCULUS PRONATOR ROTUNDUS SUBLEVATUS

M. M. M. Facies interna, ab origine condyloidea humerali, et ab aponeurosi.

MUSCULUS SUPINATOR BREVIS

N. N. Portio ejusdem prope insertionem in radium.

MUSCULUS RADIALIS EXTERNUS LONGUS

O. O. O. Hujus portio atque processio.

MUSCULUS RADIALIS EXTERNUS BREVIS

P. P. Hujus portio atque directio.

MUSCULUS FLEXOR LONGUS POLLICIS, ALIQUANTULUM DIDUCTUS

Q. Q. Q. Origo a radio, et a ligamento interosseo ejusdem.

R. R. Tendo hinc enascens, et insertio in ultimam phalangam.

MUSCULUS RADIALIS INTERNUS EXSECTUS

S. Portiuncula tendinis prope articulationem carpi.

MUSCULUS ULNARIS INTERNUS

T. Hujus portiuncula prope insertionem in carpum.

MUSCULUS FLEXOR PROFUNDUS SEU PERFORANS ALIQUANTULUM DIDUCTUS

U. U. U. Origo ulnaris, et a ligamento interosseo ejusdem.

V. V. V. V. V. Tendines, eorumque insertiones in ultimas phalangas digitorum.

MUSCULI LUMBRICALES ALIQUANTULUM DIDUCTI

W. W. W. Origines a tendinibus flexoris supradicti, et insertiones laterales in primas phalangas digitorum.

MUSCULUS FLEXOR SUBLIMIS, SEU PERFORATUS

X. X. X. Facies interna ejusdem avulsi ab origine humerali, ulnari et radiali, ejusque divisio.

Y. Y. Y. Y. Tendines hinc enascentes; perforati a tendinibus flexoris profundi, eorumque insertiones in secundas phalangas.

MUSCULUS ABDUCTOR BREVIS POLLICIS EXSECTUS

Z. Pars tendinea externa ejusdem.

A. —— —— interna prope insertionem in phalangam.

MUSCULUS FLEXOR BREVIS POLLICIS

B. B. Origo carpea.

C. Insertio in ossa sesamoidea.

MUSCULUS ADDUCTOR POLLICIS

D. D. Origo metacarpea.

E. Insertio in primam phalangam.

MUSCULI INTEROSSEI INTERNI

F. F. Eorumdem portiuncula.

MUSCULUS ADDUCTOR METACARPI DIGITI MINORIS SUBLEVATUS

G. Hujus parva portio.

MUSCULUS ABDUCTOR EJUSDEM DIGITI SUBLEVATUS

H. Portio faciei internae.

MUSCULUS FLEXOR PROPRIUS DIGITI MINORIS SUBLEVATUS

I. Internae faciei portiuncula.

MUSCULI GENITALIUM

MUSCULI BULBO-CAVERNOSI

A. A. Portio utriusque.

MUSCULI ARTICULI INFERIORIS DEXTERI

MUSCULUS GLUTEUS MINOR

A. A. A. Originis iliacae portio.

B. Tendo et insertio in trochanterem majorem.

MUSCULUS OBTURATOR INTERNUS SUBLEVATUS

C. C. Facies interna ejusdem avulsi ab ipsius origine.

D. Tendo quo se inserit in sulcum trochanteris majoris.

MUSCULUS GEMELLUS

E. E Hujus portio prope insertionem trochantericam.

MUSCULUS OBTURATOR EXTERNUS

F. Portiuncula ejusdem.

MUSCULUS QUADRATUS FEMORIS SUBLEVATUS

G. G. Facies interna ejusdem avulsi ab origine ischiatica.

H. H. Insertio in lineam asperam intertrochantericam femoris.

MUSCULUS PECTINEUS SUBLEVATUS

I. I. Facies antica ejusdem avulsi ab origine.

K. K. Insertio in lineam asperam femoris.

MUSCULUS ADDUCTOR BREVIS SUBLEVATUS

L. L. Facies antica ejusdem avulsi ab origine.

M. M. Insertio in lineam asperam femoris.

MUSCULUS ADDUCTOR LONGUS

N. N. N. Processio.

O. O. O. Insertio in lineam asperam femoris.

MUSCULUS RECTUS INTERNUS, SEU GRACILIS

P. P. P. Progressus secus internam partem femoris.

MUSCULUS SARTORIUS

Q. Q. Q. Ejusdem inferior pars.

MUSCULUS VASTUS EXTERNUS

R. R. R. R. R. Origo femoralis et processio.

S. In rotulam insertio.

MUSCULUS BICEPS FEMORALIS SUBLEVATUS

T. T. T. Caput breve ab origine femorali avulsum.

U. Portiuncula capitis longi excisi prope ipsius conjunctionem cum praecedente.

V. Tendo, ejusque in fibulam insertio.

MUSCULUS GEMELLUS EXSECTUS

W. W. Portiuncula duplicis originis, externae videlicet et internae.

X. Portiuncula tendinis ejusdem, et musculi solei, excisi prope insertionem calcaneam.

MUSCULUS PLANTARIS LONGUS EXSECTUS

Y. Portiuncula prope originem condyloideam femoris.

MUSCULUS POPLITEUS SUBLEVATUS

Z. Facies interna ejusdem, avulsi ab origine condyloidea femorali.

A. A. Insertio in tibiam.

MUSCULUS TIBIALIS ANTICUS

B. B. B. B. Origo a tibia et a membrana interossea.

MUSCULUS TIBIALIS POSTICUS

C. C. Portiuncula.

MUSCULUS FLEXOR LONGUS DIGITI MAJORIS PEDIS

D. D. D. Facies interna ejusdem, a fibula et a membrana interossea avulsi.

MUSCULUS FLEXOR COMMUNIS DIGITORUM SUBLEVATUS

E. Portiuncula tendinis ejusdem una cum praecedente.

MUSCULUS PERONEUS BREVIS SUBLEVATUS

F. F. Facies interna ejusdem avulsi ab origine fibulari.

G. G. Tendo ejusque in metatarsum insertio.

MUSCULUS PERONEUS LONGUS EXSECTUS

H. Portiuncula tendinis ejusdem ad plantam pedis descendentis.

MUSCULUS EXTENSOR BREVIS DIGITORUM SUBLEVATUS

I. I. Facies interna prope originem a tubere antico calcanei.

K. K. K. K. Ejusdem divisio, et quatuor hinc tendines excisi prope conjunctionem cum tendinibus extensoris communis.

MUSCULI INTEROSSEI EXTERNI

L. Eorumdem parva portio.

MUSCULUS EXTENSOR LONGUS DIGITORUM EXSECTUS

M. M. M. M. Portiuncula quatuor tendi-

num super dorsum digitorum, eorumque insertiones.

MUSCULI ARTICULI INFERIORIS SINISTRI

MUSCULUS ILIACUS INTERNUS

A. A. Portio ejusdem in fovea iliaca, et portio altera prope ejusdem insertionem femoralem.

MUSCULUS GLUTEUS MINOR SUBLEVATUS

B. B. B. Facies interna ejusdem, avulsi ab origine iliaca.

C. Tendo et insertio in trochanterem femoris.

MUSCULUS OBTURATOR INTERNUS

D. Portiuncula ejusdem.

MUSCULUS GEMELLUS FEMORIS

E. Processio.

F. F. Insertio femoralis.

MUSCULUS OBTURATOR EXTERNUS

G. G. Hujus portiuncula.

MUSCULUS QUADRATUS FEMORIS

H. H. Ejusdem parva portio.

MUSCULUS VASTUS EXTERNUS

I. I. I. I. I. I Origo femoralis atque progressus.

MUSCULUS VASTUS INTERNUS

K. K. K. K. K. Origo femoralis atque processio.

MUSCULUS RECTUS INTERNUS, SEU GRACILIS

L. L. L. Hujus processio secus internam partem femoris.

MUSCULUS SEMIMEMBRANOSUS EXSECTUS

M. Portiuncula tendinis excisi prope insertionem in tibiam.

MUSCULUS SEMITENDINOSUS EXSECTUS

N. Portiuncula tendinis excisi prope ipsius insertionem tibialem.

MUSCULUS SARTORIUS EXSECTUS

O. Tendo excisus prope insertionem femoralem.

MUSCULUS BICEPS FEMORALIS EXSECTUS

P. Hujus reliquiae.

MUSCULUS PLANTARIS LONGUS EXSECTUS

Q. Hujus reliquiae prope originem condyloideam femoralem.

MUSCULUS GEMELLUS EXSECTUS

R. R. Reliquiae ejusdem prope origines condyloideas femorales.

S. Portiuncula tendinis ejusdem, et musculi solei, excisi prope insertionem in calcaneum.

MUSCULUS POPLITEUS

T. Egressus prope originem condyloideam externam femoris.

U. U. Insertio in tibiam.

MUSCULUS SOLEUS

V. Portiuncula ejusdem prope originem tibialem.

MUSCULUS FLEXOR LONGUS DIGITORUM ALIQUANTULUM DIDUCTUS

W. W. W. Origo a tibia et a membrana interossea, ejusque processio.

MUSCULUS FLEXOR LONGUS POLLICIS

X. X. X. Origo fibularis atque progressio.

Y. Y. Origo a membrana interossea et a fibula.

MUSCULUS PERONEUS BREVIS

Z. Z. Z. Origo fibularis atque progressus.

A. Tendo et insertio in metacarpum digiti minoris.

MUSCULUS PERONEUS LONGUS ALIQUANTULUM DIDUCTUS

B. B B. B. Facies interna et portio originis fibularis.

C. C. Tendo ad plantam pedis descendens.

MUSCULUS EXTENSOR PROPRIUS

D. Tendinis egressus, quo se inserit in digitum majorem.

MUSCULUS EXTENSOR LONGUS COMMUNIS DIGITORUM

E. E. E. E. Tendines qui ad phalangas.

MUSCULUS EXTENSOR BREVIS

F Hujus portiuncula.

G. G. G. Tendines qui ad phalangas.

MUSCULUS ABDUCTOR DIGITI MINORIS

H. H. Origo calcanea ejusdem atque progressus.

I. Tendo, ejusque in metatarsum insertio.

MUSCULUS FLEXOR BREVIS DIGITI MINIMI

K. Origo metatarsea.

L. Tendo, ejusque insertio phalangea.

ARTERIAE

ARTERIAE CAPITIS ET COLLI AD LAEVAM

ARTERIA CAROTIS PRIMITIVA

a. Truncus praecipuus secus collum.

CAROTIS EXTERNA, EJUSQUE TRUNCI PRAECIPUI

b. Truncus praecipuus lingualis;

c. —— —— facialis excisus;

d. —— —— occipitalis, ejusque divisio.

e. f. g. Trunci et rami cervicales, atque

h. i. —— —— occipitales proprii.

k. Truncus praecipuus maxillaris internae, ejusque propagines.

l. Truncus praecipuus maxillaris inferioris excisus.

m. Truncus praecipuus pharyngeae superioris.

n. o. Truncus praecipuus parotideae;

p. —— —— stylo-mastoideae.

q. Truncus praecipuus temporalis;

r. —— —— pterigoideae;

s. —— —— meningeae mediae;

t. —— —— massetericae;

u. —— —— buccinatoriae: qui omnes excisi.

v. Truncus praecipuus palatinae posticae;

w. —— —— temporalis profundae internae.

x. Truncus praecipuus temporalis profundae externae.

y. z. Arteriae alveolares, seu dentales superiores.

a. Continuatio trunci praecipui maxillaris internae per sulcum sapheno-maxillarem.

b. Arteria praecipua Higmoriana, antrum maxillare ingrediens.

c. Arteria praecipua infraorbitalis, ejusque propagines.

ARTERIA CAROTIS INTERNA AD LAEVAM

d. Truncus praecipuus in cavum cranii;

e. —— et rami, anastomosin ineuntes cum vertebralibus, seu portio circuli Willisii.

f. Truncus et rami ciliares, ab ophthalmica.

g. Truncus anastomoticus carotidis internae sinistrae cum dextera.

h. Truncus praecipuus arteriae callosae sinistrae excisae.

CAROTIS INTERNA AD DEXTERAM

i. Truncus praecipuus arteriae callosae ad eamdem pertinens: hinc

k. l. m. Trunci et rami inde procedentes, eorumque propagines per hemisphaerium dexterum.

ARTERIA VERTEBRALIS SINISTRA

n. o. Ramusculi et propagines ejusdem super cerebellum.

ARTERIA OCCIPITALIS LATERIS DEXTERI

p. Truncus praecipuus profundus atque posticus, ejusque divisio.

q. Truncus et rami ascendentes, eorumque propagines per musculum rectum et obliquum capitis.

r. Rami descendentes ejusdem, eorumque anastomoses cum cervicali profunda.

s. Truncus praecipuus arteriae occipitalis superficialis super os occipitis decurrens, ejusque excisio.

ARTERIAE CERVICALES POSTICAE AD DEXTERAM ET LAEVAM

ARTERIAE CERVICALES

t. Truncus praecipuus cervicalis profundae, ejusque divisio.

u. Truncus et rami descendentes dorsales secus processus spinosos vertebrarum; et hinc ad musculos superimpositos.

v. Trunci et rami ascendentes cervicales, horumque anastomoses cum occipitalibus hujus lateris.

x. Portiuncula arteriae cervicalis transversae.

y. y. y. Portiunculae propaginum arteriae cervicalis profundae sinistrae, ascendentes secus processus spinosos cervicis.

z. z. z. z. Propagines aliae ejusdem trunci, descendentes secus processus spinosos dorsi, excisae.

ARTERIAE DORSALES POSTICAE AD DEXTERAM ET LAEVAM

ARTERIAE INTERCOSTALES UTRIUSQUE LATERIS

a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. Propagines et surculi dorsales postici seu interni, secus processus spinosos vertebrarum.

b. b. b. b. b. b. b. b b. b. b. b b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. Propagines aliae et surculi postici seu dorsales medii.

c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. Propagines aliae, et surculi postici, seu dorsales externi, ad dexteram vero excisi.

d.d.d.d.d.d.d.d.d.d.d.d.d.d.d.d.d.d. Propagines aliae, et surculi laterales, a trunco antico intercostalium procedentes, ac perforantes musculos ejusdem nominis, et secus eosdem repentes.

ARTERIAE LUMBARES AB UTROQUE LATERE

e. e. e. e. Trunci et ramusculi lumbares postici interni.

f. f. f. f. Trunci et ramusculi postici lumbares medii, secus processus transversos vertebrarum.

g. g. g. g. Trunci et ramusculi lumbares postici externi, supra processus transversos.

h. h. h. h. Trunci et ramusculi abdominales laterales, a trunco antico eorumdem lumbarium, musculum transversum abdominis perforantes.

ARTERIAE SACRAE ET COCCYGEAE POSTICAE AD DEXTERAM ET LAEVAM

i. i. i. i. i. i. i. Trunci et ramusculi earumdem, egredientes e foraminibus posticis ossis sacri, una cum nervis ejusdem regionis.

ARTERIAE ARTICULI SUPERIORIS DEXTERI

ARTERIA SCAPULARIS SUPERIOR

a. Truncus praecipuus ad marginem scapularem superiorem, ejusque divisio.

b. b. b. Truncus et rami supraspinosi, eorumque propagines per foveam supraspinosam.

c. Truncus idem subter processum acromion, ejusque conjunctio cum subterscapulari.

d. Truncus scapularis profundus internus.

e. e. e. Truncus et rami scapulares dorsales externi, secus marginem internum scapulae.

ARTERIA SUBTERSCAPULARIS, SEU INFERIOR

f. Truncus praecipuus in axillae cavo, ejusque divisio.

g. g. g. g. Trunci et rami circumflexi scapulares superiores.

h. h. h. h. Trunci et rami circumflexi scapulares medii.

i. i. i. Trunci et rami circumflexi scapulares externi, per periostium scapulae repentes.

k Truncus praecipuus arteriae thoracicae axillaris, ab eadem procedens.

l. l. Trunci, qui ad musculos rotundos;

m. m. —— qui ad serratum majorem;

n. n. —— qui ad latissimum dorsi;

o. o. —— qui ad glandulas lymphaticas axillares.

p. p. Trunci, qui ad musculum deltoideum.

ARTERIA CIRCUMFLEXA HUMERALIS POSTICA

q. q. Truncus praecipuus una cum praecedente subterscapulari, ejusque divisio.

r. r. r. Truncus et rami articulares humero-scapulares.

s. s. Truncus et rami tricipitales, qui ad caput longum et medium tricipitis.

t. Ramus osseus.

u. u. Ramus, a quo arteria humeralis profunda, ejusque propagines ad tricipitem musculum.

v. v. v. Truncus et rami deltoidei excisi.

w. Continuatio trunci praecipui, a quo arteria humeralis profunda.

ARTERIA HUMERALIS PROFUNDA, SEU COLLATERALIS MAJOR

x. Truncus praecipuus, ejusque in ulnarem et radialem divisio.

y. y. y. y. Truncus et rami ulnares, eorumque propagines per tricipitem.

z. z. Truncus radialis, ab humerali profunda ad tertiam usque inferiorem partem humeri.

a. a. a. a. Truncus et rami, qui ad musculum bicipitem et brachialem internum.

b. Divisio trunci praecipui; unde

c. c. Truncus et rami superficiales, progressus et anastomoses cum interossea condyli externi humeri.

d. d. Truncus et rami profundi, processus et anastomoses cum recurrente radiali.

ARTERIA HUMERALIS, SEU BRACHIALIS

e. Hujus portiuncula ad flexionem cubiti.

ARTERIA RADIALIS

f. f. f. Truncus praecipuus.

g. g. g. Truncus et rami recurrentes, eorumque anastomoses cum collaterali humerali profunda, ad flexionem cubiti.

h. Truncus et rami recurrentes, qui ad musculum radialem, et ad extensorem communem.

i. i. Truncus et rami descendentes, ad anastomosin cum perforantibus et radialibus inferioribus.

k. k. Truncus et rami, qui ad musculum pronatorem rotundum.

l. l. Truncus et rami, qui ad flexorem sublimem.

m. m. m. Truncus et rami, qui ad supinatorem longum, ad radiales, et ad extensorem communem.

n. Rursus truncus praecipuus arteriae radialis, ejusque ad manus dorsum processio.

o. Truncus et rami, unde arcus dorsalis carpeus, atque anastomoses cum perforantibus arteriae interosseae et ulnaris.

p. p. Truncus et rami metacarpei digitodorsales, eorumque propagines per metacarpum anularis et minimi, atque anastomoses cum perforante palmari.

q. q. Truncus et rami metacarpei digitodorsales, eorumque propagines per metacarpum digiti medii atque auricularis.

r. r. Truncus et rami metacarpei digito-dorsales, eorumque propagines inter metacarpum digiti indicatoris et medii.

s. Continuatio trunci praecipui arteriae radialis ad manus volam.

t. t. Truncus et rami metacarpei digitodorsales, eorumque propagines secus marginem radialem indicatoris.

u. u. Truncus et rami metacarpei digitodorsales, eorumque propagines secus marginem ulnarem pollicis.

ARTERIA INTEROSSEA EXTERNA, SEU DORSALIS

v. v. v. Truncus praecipuus perforantis superioris, ejusque ad carpum progressio, et cum carpeo-radialibus et ulnaribus anastomoses.

w. w. Truncus et rami recurrentes ejusdem, eorumque anastomoses cum recurrente superficiali, et profunda humerali.

x. Truncus et rami, qui ad musculum radialem externum et ad supinatorem brevem.

y. Truncus et rami, qui ad extensorem communem digitorum, excisi.

z. Truncus et rami, qui ad abductores pollicis.

a. Truncus et rami, qui ad musculum extensorem majorem pollicis.

b. Truncus et rami, qui ad indicatorem digiti ejusdem.

c. c. c. Truncus et rami, qui ad musculum ulnarem externum, excisi.

d. d. d. Truncus et rami, qui ad extensorem proprium digiti minimi.

e. Truncus et rami interosseae perforantis secundae.

f. Truncus et rami interosseae perforantis tertiae.

g. g. g. Truncus et rami interosseae perforantis quartae, eorumque propagines et anastomoses cum radialibus carpei.

ARTERIA ULNARIS, SEU CUBITALIS

h. h. h. h. Truncus praecipuus secus cubitum.

i. i. i. i. i. i. Trunci et rami, qui ad musculum cubitalem internum.

k. Trunci et rami, qui ad flexorem profundum.

l. l. Truncus et rami metacarpei digitodorsales, eorumque propagines per marginem ulnarem digiti minimi.

m. m. Truncus et rami metacarpei digitodorsales, qui ad metacarpum digiti anularis et minimi; a palmari-ulnari procedentes.

ARTERIAE ARTICULI SUPERIORIS SINISTRI

ARTERIA SCAPULARIS SUPERIOR

a. Portio trunci supraspinosi ejusdem.

b. b. b. b. Trunci et rami, qui ad musculum supraspinosum, ad deltoideum, ad ligamenta et periostium scapulae.

ARTERIA SUBTERSCAPULARIS

c. c. Truncus praecipuus, ejusque descensus secus marginem externum scapulae.

d. d. d. d. d. Trunci et rami, qui ad musculum subterspinosum rotundum, majorem et minorem, excisi.

ARTERIA THORACICA AXILLARIS

e. e. Truncus praecipuus secus thoracem descendens.

f. f. f. f. Trunci et rami, qui ad musculos romboideum, ad dentatum majorem et latissimum dorsi, excisi.

ARTERIA CIRCUMFLEXA HUMERALIS POSTICA

g. Truncus praecipuus, ejusque divisio.

h. —— anastomoticus cum supraspinosa.

i. i. i. Trunci et rami, qui ad musculum deltoideum, et ad tricipitem.

ARTERIA HUMERALIS PROFUNDA

k. Truncus praecipuus, ejusque divisio.

l. l. Trunci et rami humerales, qui ad caput longum tricipitis, excisi.

ARTERIA HUMERALIS, SEU BRACHIALIS

m. Truncus praecipuus ab humerali primitiva, ejusque divisio in collateralem, radialem, et ulnarem.

n. n. Trunci et rami, qui ad musculum tricipitem.

o. Truncus praecipuus collateralis radialis, seu externae, caput medium tricipitis ingrediens.

p. p. p. Trunci et rami tricipitales.

q. q. q. Truncus praecipuus arteriae collateralis superioris internae, seu ulnaris, ejusque decursus usque ad condylum internum humeri.

r. r. r. r. r. r. Trunci et rami tricipitales.

ARTERIA CUBITALIS, SEU ULNARIS

s. s. s. s. s. Truncus praecipuus ejusdem, ab humerali, secus humerum et cubitum decurrens ad manus volam, et inde arcus palmaris superficialis.

t. Truncus nutrititius major humeri, cavum ossis ingrediens.

u. u. Truncus et rami arteriae collateralis inferioris; et

v. v. Truncus et rami articulares superiores, seu condyloidei interni, ab arteria ulnari procedentes.

w. w. Truncus et rami, qui ad musculum pronatorem rotundum.

x. x. Truncus et rami, qui ad musculum supinatorem brevem.

y. Truncus et rami arteriae recurrentis cubitalis, ejusque cum praecedentibus anastomosis.

z. Truncus et rami, qui ad musculum flexorem sublimem, excisi.

a. a. a. a. a. a. a. a. Trunci et rami, qui ad flexorem profundum.

b. b. b. b. b. b. b. Truncus et rami, qui ad pronatorem rotundum, flexorem sublimem, cubitalem externum et internum.

c. c Trunci et rami, qui ad ligamentum commune carpo-palmare, excisi.

d. Ramus inferior palmaris, anastomoticus cum arcu profundo arteriae radialis.

e. e. Trunci et rami, qui ad musculos proprios digiti minimi.

f. Ramus superior palmaris, anastomoticus cum arcu profundo arteriae radialis.

g. Reliquiae trunci praecipui arcus palmaris superficialis ejusdem arteriae cubitalis.

h. h. Truncus et rami metacarpei digitales, qui ad faciem palmarem digiti indicatoris et medii.

i. Truncus et rami anastomotici cum digitali palmari indicatoris, a radiali procedentes.

k. Truncus et rami anastomotici cum palmari superficiali arteriae radialis.

ARTERIA INTEROSSEA

l. Truncus praecipuus ab arteria ulnari.

m. —— et rami, qui ad musculum pronatorem rotundum, et ad flexorem sublimem, excisi.

n. Ramus perforans superior seu dorsalis, indeque ligamentum interosseum

ad faciem dorsalem antibrachii pergens.

o. o. o. Ramus interosseus internus, seu palmaris, secus interosseam membranam usque ad carpum.

p. p. p. Trunci et rami, qui ad musculum flexorem profundum, et ad ulnarem internum.

q. q. q. q. q. Trunci et rami, qui ad musculum flexorem pollicis, et ad periostium radii.

r. Ramus, qui ad musculum pronatorem quadratum.

s. s. Trunci et rami, qui ad periostium ulnae, et ad ligamenta carpea palmaria.

ARTERIA RADIALIS

*t. t. t. t. t.*ˣ Truncus praecipuus ab arteria humerali, secus brachium descendens usque ad manus dorsum, indeque arcus palmaris profundus.

*u. u. u. u. u. u. u.*ˣ Trunci et rami, qui ad musculum brachialem internum, ad bicipitem, et ad tegumenta.

*v.*ˣ Ramus articularis superior, seu condyloideus externus.

*x.*ˣ Truncus et rami recurrentes radiales.

*y. y. y. y. y. y. y. y. y.*ˣ Trunci et rami, qui ad musculos radiales, ad pronatorem rotundum, ad flexorem pollicis, et supinatorem longum.

*z. z. z.*ˣ Trunci et rami, qui ad periostium radii, et ad ligamenta carpeo-palmaria.

*a.*ˣ Truncus et rami palmares superficiales, eorumque anastomoses cum arcu palmari superficiali arteriae cubitalis.

b. b. Truncus et rami digitales palmares pollicis.

*c.*ˣ Truncus et rami digitales palmares indicatoris, eorumque anastomoses cum arcu palmari superficiali, ab arteria cubitali.

*d.*ˣ Truncus praecipuus arteriae palmaris profundae, anastomosin iniens cum arcu superficiali ab eadem cubitali.

*e.*ˣ Truncus et rami metacarpeo-digitales, qui ad metacarpum digiti medii et anularis.

ARTERIAE PELVIS ET ARTICULI INFERIORIS DEXTERI

ARTERIA GLUTEA, SEU ILIACA POSTICA

a. Truncus praecipuus, e sulco sacro-ischiatico.

b. b. b. b. Trunci et rami iliaci et glutei superiores.

c. c. c. c. Trunci et rami glutei medii, seu transversi.

ARTERIA ISCHIATICA

d. d. Truncus praecipuus una cum nervo majore ischiatico, ejusque divisio.

e. e. e. Trunci et rami glutei inferiores excisi.

f. f. f. Trunci et rami trochanterici superiores, eorumque propagines.

g. g. g. Truncus ischiaticus descendens.

h. Trunci et rami ad eumdem pertinentes, qui ad musculos gluteum majorem, gemellos et quadratum femoris.

ARTERIA PUDENDA COMMUNIS

i. i. Truncus praecipuus.

k. k. Trunci et rami haemorrhoidales externi et interni ejusdem, excisi.

ARTERIA FEMORALIS PROFUNDA

l. l. l. Truncus praecipuus, e musculo obturatore externo egrediens, ejusque decursus secus partem posticam cruris.

m. Truncus et rami arteriae circumflexae internae.

n. Truncus ejusdem, qui ad musculum adductorem majorem.

o. o Trunci femoralis profundae, qui ad musculum adductorem longum.

p. Truncus praecipuus arteriae perforantis primae, ejusque decursus.

q q. q. q. q. Trunci et rami, qui ad musculum adductorem majorem excisi, et qui ad rectum internum.

r. r. r. Rami ejusdem femoralis profundae, qui ad musculum adductorem majorem et longum.

s. Truncus praecipuus arteriae perforantis secundae.

t. t. Trunci et rami, qui ad musculum vastum externum, eorumque decursus.

u. Truncus ejusdem femoralis profundae, qui ad musculum adductorem longum.

v. Truncus praecipuus arteriae perforantis tertiae.

w. w. w. Trunci et rami ad eumdem pertinentes, qui ad musculum vastum externum, et ad caput longum bicipitis.

x. x. Trunci et rami ejusdem femoralis profundae, qui ad musculos adductorem brevem et majorem.

y. Truncus praecipuus arteriae perforantis quartae.

z. z. z. Trunci et rami, qui ad musculum adductorem majorem, ad semitendinosum, membranosum, sartorium et ad rectum internum.

a Continuatio trunci praecipui arteriae femoralis profundae, in perforantem quintam.

b. b. b. b. Trunci et rami, qui ad musculum vastum externum, adductorem majorem, et ad bicipitem.

ARTERIA POPLITEA

c. c. c. Truncus praecipuus.

d. d. Trunci et rami poplitei, qui ad musculum sartorium et gracilem.

e. e. Trunci et rami, qui ad musculum semitendinosum, membranosum et bicipitem.

f. Trunci et rami, qui ad vastum externum.

g. g. Trunci et rami adiposi poplitei excisi.

h. h. Truncus et rami arteriae articularis superioris internae.

i. i. i. i. Truncus et rami arteriae articularis superioris externae.

k. k. k. Trunci poplitei, qui ad musculos gemellos et ad plantarem longum.

l Truncus et rami arteriae articularis inferioris externae, eorumque propagines.

ARTERIA TIBIALIS ANTICA

m. m. m. Origo a triplici divisione arteriae popliteae, ac descensus per faciem anticam tibiae usque ad pedis dorsum

n. n. Truncus et rami recurrentes tibiales.

o. o. o. o. o. o. Trunci et rami, qui ad musculum tibialem anticum, ad extensorem communem et proprium digiti majoris.

p. p. p. p. p. p. p. Trunci et rami, qui ad extensorem communem, et ad peroneos.

q. q. Truncus et rami malleolares externi;

r. r. ——— ——— articulares inferiores externi.

ARTERIA TARSEA, SEU DORSALIS PEDIS

s. Arteria tibialis antica per dorsum pedis, quae et tarsea, ejusque triplex divisio.

t. Truncus praecipuus tarseus, seu dorsalis internus.

u. u. Trunci et rami dorsales, eorumque anastomoses cum plantaribus secus marginem internum pedis.

v. Truncus et rami anastomotici cum arteria tarsea, seu dorsali media.

w. Descensus trunci praecipui tarsei interni ad plantam pedis, plantarem profundam inde petentis.

x. x. x. Trunci et rami interossei, seu metatarsei, qui ad digitum majorem et secundum, eorumque propagines cum digitalibus arteriis a plantaribus procedentibus.

y. Truncus praecipuus tarseus, seu dorsalis externus, ejusque divisio.

z. Truncus praecipuus tarseus, seu dorsalis medius, ejusque propagines.

a. a. a. Truncus et rami metatarsei, seu interossei, qui ad digitum secundum et tertium.

b. b. b. Trunci et rami metatarsei, qui ad digitum tertium et quartum, eorumque anastomoses cum digitalibus plantaribus.

c. Rursus truncus praecipuus tarseus, seu dorsalis externus.

d. d. d. Trunci et rami metatarsei interossei, qui ad quartum et quintum digitum, eorumque anastomoses cum plantaribus secus marginem externum pedis.

e. Truncus et rami, qui ad musculum extensorem brevem digitorum, et ad ligamenta tarsi.

ARTERIA TIBIALIS POSTICA

f. Truncus praecipuus a poplitea, antequam in peroneam et tibialem posticam dividatur.

g. Truncus ejusdem excisus, qui ad musculum soleum

ARTERIA PERONEA

h. h. h. Truncus praecipuus secus fibulam.

i. i. i. i. i. i. i. i. Trunci et rami, qui ad musculos peroneos, ad gemellum externum, et soleum, excisi.

k. k. Trunci et rami, qui ad tibialem posticum.

l. l. l. Trunci et rami malleolares externi.

m. m. —— —— anastomotici cum tibiali postica.

n. n. Trunci et rami calcanei.

CONTINUATIO ARTERIAE TIBIALIS POSTICAE

o. o. o. Truncus praecipuus secus tibiam ad calcaneum descendens: hinc plantaris.

p. p. p. p. p. p. p. Trunci et rami excisi, qui ad musculum gemellum internum et soleum, excisi.

ARTERIAE PLANTARES

q. q. Ramusculi plantares, eorumque propagines secus marginem externum pedis, nec non ipsorum anastomoses cum metatarseis digiti minoris.

r. r. r. r. Ramusculi digitales plantares secus marginem respondentium digitorum, eorumque anastomoses cum metatarseis, seu interosseis.

ARTERIAE PELVIS, SEU ARTICULI INFERIORIS SINISTRI

ARTERIA GLUTEA, SEU ILIACA POSTICA

a. Truncus praecipuus secus sulcum sacro-ischiaticum, ejusque triplex divisio.

b. b. b. Trunci et rami glutei ascendentes;

c. c. —— —— transversarii;

d. d. —— —— descendentes.

ARTERIA ISCHIATICA

e. e. Truncus praecipuus una cum nervo majore ischiatico decurrens.

f. f. f. Trunci et rami glutei ischiatici inferiores.

g. Truncus et rami trochanterici ischiatici circa trochanterem majorem.

ARTERIA PUDENDA COMMUNIS

h. h. Truncus praecipuus, ejusque divisio.

i. —— et rami pudendi superficiales.

k. k. k. k. Truncus et rami pudendi haemorrhoidales externi et interni, excisi.

ARTERIA CIRCUMFLEXA POSTICA

l. Truncus praecipuus.

m. m. Truncus et rami circumflexi trochanterici, eorumque anastomoses cum ischiaticis et gluteis.

n. n. Truncus circumflexus excisus, qui ad musculum adductorem majorem.

ARTERIA OBTURATRIX

o. Truncus praecipuus.

p. —— anastomoticus cum circumflexa, ejusque propagines.

q. Truncus excisus, qui ad musculum pectineum.

ARTERIA FEMORALIS PROFUNDA

r. Truncus praecipuus.

s. s. Trunci et rami, qui ad musculum adductorem longum, ad majorem, semitendinosum, membranosum, bicipitem, et ad vastum internum.

ARTERIA FEMORALIS PROFUNDA

t. Truncus praecipuus arteriae perforantis primae.

u. u. u. u. u. u. Trunci et rami, qui ad musculum vastum externum, et ad bicipitem.

v. v. v. Trunci et rami arteriae perforantis secundae, qui ad musculum vastum externum, et bicipitem.

w. w. Trunci et rami arteriae perforantis tertiae, qui ad musculum semitendinosum, membranosum et ad adductorem majorem, excisi.

x. x. x. Trunci et rami arteriae perforantis quartae, qui ad musculum bicipitem, excisi.

y. y. Continuatio trunci praecipui femoralis profundi, in quintam et ultimam perforantem.

z. z. z. z. Trunci et rami, qui ad musculum vastum internum, externum, et ad caput breve tricipitis.

ARTERIA CRURALIS, SEU FEMORALIS SUPERFICIALIS

a. a. a. a. Truncus praecipuus ad poplitem descendens.

b. b. b. b. b. b. Trunci et rami crurales, qui ad musculum vastum internum, gracilem, sartorium, et ad tegumenta.

c. c. Trunci et rami excisi, qui ad musculum adductorem majorem.

ARTERIA POPLITEA

d. d. d. Continuatio arteriae cruralis, quae et poplitea.

e. e. e. Trunci et rami poplitei, qui ad musculum vastum internum, gracilem, et ad tegumenta.

f. f. Trunci et rami poplitei, qui ad musculum semitendinosum et membranosum, excisi.

g. g. Trunci poplitei recurrentes anastomotici cum perforante quinta, et qui ad musculum bicipitem, excisi.

h. h. h. Trunci et rami poplitei, qui ad musculum vastum externum, eorumque propagines.

i. i. Truncus popliteus, qui ad caput breve bicipitis, excisus.

k. k. k. Truncus et rami arteriae articularis superioris internae, ejusque propagines ad musculum vastum internum, et ad ligamentum internum femoro-tibiale.

l. l. Truncus et rami arteriae articularis superioris externae, ejusque decursus.

m. m. m. Trunci poplitei, qui ad musculum plantarem longum et ad gemellos, excisi

n. Trunci poplitei, qui ad musculum popliteum.

o. o. o. Truncus et rami arteriae articularis inferioris internae, ejusque propagines ad musculum popliteum.

p. Divisio trunci praecipui arteriae popliteae in tres praecipuas propagines: videlicet

ARTERIA TIBIALIS ANTICA

q. q. Truncus praecipuus, secus anticam partem tibiae descendens.

r. r. r. r. Trunci et rami tibiales antici, qui ad musculum soleum excisi, et qui ad peroneos.

ARTERIA PERONEA

s. s. s. s. s. s. Truncus praecipuus, ab ipsius origine poplitea ad calcaneum usque descendens.

t. t. t. t. t. t. t. Trunci et rami, qui ad musculos peroneos, et ad flexorem longum digiti majoris.

u. u. Truncus et rami malleolares superiores externi, eorumque propagines.

v. v. v. v. Trunci et rami calcanei externi, eorumque propagines et anastomoses cum tibialibus posticis calcaneis.

ARTERIA TIBIALIS POSTICA

w. w. w. w. Truncus praecipuus secus tibiam ad calcaneum usque: hinc plantaris.

x. x. x. x. x. x. Trunci et rami, qui ad musculum soleum, et ad flexorem longum digitorum.

y. y. Truncus et rami calcanei externi, eorumque propagines et anastomoses cum calcaneis peroneis.

VENAE

VENAE CEREBRALES AD LAEVAM

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Trunci venosi hemisphaerii cerebralis sinistri, excisi dum ad sinum longitudinalem superiorem pergunt.

2. 2. Vena callosa sinistra, in sinum perpendicularem conveniens.

3. 3. 3. Trunci venosi cerebelli, excisi dum in sinum lateralem sinistrum conveniunt.

VENAE CERVICALES ET COLLI AD LAEVAM

4. 4. Venae occipitales.

5. Portio venae lingualis;

6. —— —— jugularis anticae: hinc

7. Truncus praecipuus jugularis internae secus collum descendens.

8. Vena jugularis externa, seu lateralis, excisa.

VENAE CERVICALES AD DEXTERAM

9. Trunci occipitales excisi.

10. 10. 10. Trunci cervicales profundi secus collum decurrentes, et rami qui ad sinus vertebrales.

VENAE DORSALES

11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. Trunci dorsales postici externi seu laterales; et

12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Trunci dorsales postici interni, seu spinales; utrique ad laevam.

13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Trunci dorsales postici interni seu spinales; et

14. 14. 14. 14. 14. 14. Trunci dorsales postici externi seu laterales; atque

15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Trunci thoracici postici et laterales; utrique ad dexteram: qui omnes secus vasa arteriaca, lymphatica, et nervos hujus regionis decurrunt.

VENAE LUMBARES

16. 16. 16. 16. 16. Trunci lumbares postici interni, seu spinales, ad laevam.

17. 17. 17. Trunci lumbares postici interni, seu spinales, ad dexteram.

18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. Trunci lumbares abdominales laterales, pariter ad dexteram, qui musculos respondentes ingrediuntur.

VFNAE SACRAE POSTICAE

19. 19. 19. Ramusculi sacri postici ad laevam; et

20. 20. 20. Ramusculi sacri postici ad dexteram, utrique excisi dum petunt foramina ossis sacri.

VENAE ARTICULI SUPERIORIS DEXTERI

VENAE DORSALES MANUS

1. 1. 1. 1. 1. 1. Trunculi metacarpei et carpei, venas interosseas atque radiales adeuntes.

VENAE RADIALES

2. 2. 2. 2. Trunci praecipui secus radium ad cubitum ascendentes, una cum arteria respondente.

3. 3. 3. 3. Trunci anastomotici cum vena cephalica, quorum nonnulli excisi; alii e musculis egredientes.

4. 4. Trunci recurrentes radiales, cum humeralibus profundis communicantes.

VENAE INTEROSSEAE EXTERNAE, SEU DORSALES

5. Truncus praecipuus venae interosseae inferioris.

6. Truncus praecipuus venae interosseae superioris.

7. Truncus praecipuus venae interosseae recurrentis, quorum propagines e musculis egrediuntur.

VENAE CUBITALES, SEU ULNARES

8. 8. 8. Trunci praecipui earumdem secus cubitum, una cum respondente arteria decurrentes.

9. 9. Trunci musculares, qui iisdem consociantur.

VENA HUMERALIS, SEU BRACHIALIS

10. Hujus portiuncula ad flexionem cubiti, in quam supradictae conveniunt.

VENAE HUMERALES PROFUNDAE

11. 11. 11. Trunci praecipui, eorumque communicationes cum recurrentibus radialibus, et secus humerum ascensus una cum respondente arteria.

12. Truncus anastomoticus cum vena cephalica, excisus.

13. 13. 13. 13. 13. 13. Trunci e musculis tricipite, brachiali et deltoideo, quorum nonnulli excisi.

VENA AXILLARIS

14. Hujus portiuncula in axillae cavo.

VENA CIRCUMFLEXA POSTICA

15. 15. Trunci thoracici axillares excisi;

16. 16. —— scapulares externi.

17. Truncus anastomoticus cum subterscapulari.

18. Truncus praecipuus venae circumflexae, e supradictis.

VENA SUBTERSPINOSA, SEU SCAPULARIS INFERIOR

19. 19. Trunci scapulares dorsales, eorumque anastomoses cum scapularibus circumflexis.

20. Truncus praecipuus venae subterspinosae scapularis, subter processum acromion incedens.

VENA SUPRASPINOSA, SEU SCAPULARIS SUPERIOR

21. Trunci et rami ejusdem.

22. Truncus et rami infra ac supra scapulares ad eamdem pertinentes, excisi.

VENAE ARTICULI SUPERIORIS SINISTRI

VENAE PALMARES MANUS

1. 1. 1. Trunci palmares, arcum palmarem profundum efficientes, qui inde in venas radiales interosseas et ulnares conveniunt.

VENAE RADIALES

2. 2. 2. 2. Trunci praecipui secus radium usque ad medium humeri ascendentes, una cum arteria respondente.

3. Trunci recurrentes radiales circa cubitum.

VENA CEPHALICA

4. 4. 4. Truncus praecipuus secus antibrachium et brachium, cujus inde duplex propago; quarum una in humerales, altera in jugularem externam, seu subclaviam.

5. Truncus anastomoticus cum radialibus;

6. —— medianus cephalicus.

7. 7. 7. 7. Trunci cutanei cubitales atque brachiales.

VENAE INTEROSSEAE INTERNAE, SEU PALMARES

8. 8. Trunci praecipui secus antibrachium, una cum respondente arteria decurrentes.

9. Truncus anastomoticus cum radialibus;

10. —— —— cum ulnaribus.

VENAE ULNARES, SEU CUBITALES

11. 11. 11. Trunci praecipui a palmaribus, usque ad cubitum, cum respondente arteria ascendentes.

VENAE HUMERALES, SEU BRACHIALES

12. 12. 12. Trunci praecipui ab ulnaribus interosseis et radialibus, secus humerum ascendentes.

13. 13. 13. Trunci basilares in eosdem convenientes.

14. 14. 14. Trunci condyloidei interni, seu collaterales inferiores; et

15. Truncus nutrititius humeri, qui truncos praecipuos adit.

VENAE HUMERALES PROFUNDAE

16. 16. 16. Trunci praecipui earumdem, seu collaterales superiores interni.

17. Truncus humeralis profundus anastomoticus cum subterscapulari, ejusque decursus.

VENA BASILICA

18. Truncus praecipuus ejusdem dum axillares petit.

VENA SUBTERSPINOSA, SEU SCAPULARIS INFERIOR

19. Hujus truncus praecipuus.

VENA THORACICA AXILLARIS

20. Truncus praecipuus ejusdem.

VENA SUPRASPINOSA, SEU SCAPULARIS SUPERIOR

21. Ejusdem truncus praecipuus.

VENAE ARTICULI INFERIORIS DEXTERI

VENAE DORSALES PEDIS

1. 1. 1. 1. 1. Trunci metatarsei; et

2. 2. 2. Trunci tarsei, qui ad tibiales anticas.

VENAE TIBIALES ANTICAE

3. 3. 3. 3. Trunci praecipui earumdem, ad poplitem ascendentes.

4. 4. 4. 4. 4. Propagines venarum musculi extensoris communis digitorum; atque tibiales anticae; nec non

5. 5. 5. 5. 5. 5. Propagines venarum musculi peronei et extensoris longi digiti majoris, quae omnes in eosdem tibiales truncos conveniunt.

VENAE PERONEAE

6. 6. 6. 6. Trunci praecipui secus fibulam, ad poplitem ascendentes.

7. 7. Trunci calcanei et malleolares externi.

8. 8. 8. Trunci anastomotici inter peronieros et tibiales posticos.

9. 9. 9. 9. 9 Trunci egredientes e musculis peroneis, soleo et gemello externo.

VENAE TIBIALES POSTICAE

10. 10. 10. 10. Trunci praecipui, secus arteriam respondentem, ad poplitem ascendentes.

11. 11. 11. 11. Trunci egredientes e musculis soleo, gemello interno, et alii anastomotici cum vena saphena majore excisi.

VENA POPLITEA

12. 12. 12. Truncus praecipuus, tibiales anticas, posticas, et peroneas colligens, unde cruralis anterior.

13. Venae articulares inferiores externae.

14. 14. 14. 14. 14. Venae musculi gemelli et plantaris longi.

15. 15. Venae articulares superiores externae.

16. 16. Venae articulares superiores internae.

17. Vena saphena minor, excisa.

18. Venae popliteae, musculi bicipitis et vasti externi propriae.

19. Trunci poplitei anastomotici cum perforante quinta.

20. 20. 20. Venae popliteae, musculi gracilis, sartorii, semitendinosi et membranosi propriae.

VENA FEMORALIS PROFUNDA

21. 21, 21. Trunci comitantes arteriam perforantem quintam.

22. 22. Trunci comitantes arteriam perforantem quartam.

23. 23. 23. Trunci comitantes arteriam perforantem tertiam.

24. 24. Trunci comitantes arteriam perforantem secundam.

25. 25. Trunci comitantes arteriam perforantem primam.

26. 26. Truncus praecipuus ab iisdem.

VENA SAPHENA MAJOR

27. Hujus portiuncula prope dimidium femoris.

VENA CIRCUMFLEXA POSTICA

28. Truncus praecipuus circa majorem trochanterem.

VENA ISCHIATICA

29. 29. Trunci praecipui.

30. Trunci praecipui pudendi excisi;

31. —— —— vesicales; et

32. —— —— trochanterici superiores.

33. Trunci praecipui ischiatici in pelvim convenientes.

VENAE GLUTEAE

34. 34. 34. 34. Trunci glutei superiores, medii et inferiores; unde

35. Truncus praecipuus, pelvim ingrediens.

VENAE ARTICULI INFERIORIS SINISTRI

VENA SAPHENA MAJOR

1. 1. 1. 1. 1. Truncus praecipuus secus internam partem tibiae et femoris, ad cruralem usque.

2. 2. 2. Trunci cutanei surae, excisi.

3. 3. 3. 3. 3. Trunci anastomotici cum tibialibus posticis.

VENAE TIBIALES POSTICAE

4. 4. 4. 4. Trunci praecipui secus tibialem arteriam ad poplitem ascendentes.

5. Trunci calcanei externi anastomotici cum peroneis.

6. 6. 6. 6. Trunci anastomotici cum saphena, et alii e musculis tibialibus procedentes, excisi.

VENAE PERONEAE

7. 7. 7. 7. Trunci praecipui secus arteriam cognominem usque ad poplitem.

8. 8. 8. 8. 8. Propagines e musculis egredientes, et aliae anastomoticae cum saphena minore, quarum nonnullae excisae.

VENA TIBIALIS ANTICA

9. Truncus praecipuus poplitem ascendens.

VENA POPLITEA

10. 10. 10. Truncus praecipuus, tibiales et peroneas colligens.

11. Venae articulares inferiores internae, earumque anastomoses cum saphena majore.

12. 12. 12. Trunci, ad musculos soleum, gemellos et plantarem longum pertinentes.

13. Venae articulares superiores externae.

14. Trunci poplitei e bicipite et vasto externo egredientes.

15. Trunci venae articularis superioris internae.

16. 16. Trunci venae saphenae minoris, excisae.

17. 17. Rami poplitei, e vasto interno, sartorio et gracili egredientes; qui omnes in truncum praecipuum conveniunt.

VENA CRURALIS

18. 18. 18. Truncus praecipuus a poplitea, et hinc secus femor ascendens.

19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. Rami crurales e musculis egredientes, quorum nonnulli excisi.

VENA FEMORALIS PROFUNDA

20. Truncus praecipuus comes arteriae perforantis quintae.

21. Truncus praecipuus comes arteriae perforantis quartae.

22. Truncus praecipuus comes arteriae perforantis tertiae.

23. Truncus praecipuus comes arteriae perforantis secundae.

24. 24. 24. Trunci praecipui comites arteriae perforantis primae.

25. 25. Trunci praecipui e profundis musculis femoris.

26. Truncus anastomoticus cum circumflexa femorali: hinc

27. 27. Truncus praecipuus venae femoralis profundae in cruralem convenientis.

VENA OBTURATRIX

28. 28. Portio trunci praecipui excisi, et anastomotici cum circumflexa femorali.

VENA CIRCUMFLEXA FEMORALIS POSTICA

29. Truncus praecipuus, ejusque anastomosis cum femorali et ischiatica.

VENA ISCHIATICA

30. 30. Trunci ascendentes ischiatici.

31. Truncus trochantericus posticus.

32. 32. Trunci pudendi communes, excisi.

33. Trunci vesicales.

34. 34. Trunci ischiatico-glutei.

35. Truncus praecipuus hinc enascens, et pelvim ingrediens.

VENAE GLUTEAE

36. 36. 36. Trunci glutei superiores, medii et inferiores: hinc

37. Truncus praecipuus in pelvim conveniens.

VASA LYMPHATICA

VASA LYMPHATICA ARTICULI INFERIORIS DEXTERI

A. A. A. A. A. A. A. A. A. Trunci digitales metatarsei atque tarsei: hinc

B. B. B. B. B. Trunci tibiales antici in poplitem ascendentes, et lymphatica muscularia colligentes.

C. Glandula tibialis circa medium surae.

D. D. D. D. D. D. D. D. D. Trunci praecipui peronei secus fibulam usque ad poplitem, lymphatica muscularia pariter colligentes.

E. E. E. Truncus malleolaris externus, anastomoticus cum tibialibus anticis.

F. F. Trunci anastomotici cum tibialibus posticis.

G. G. G. G. G Trunci praecipui tibiales postici in poplitem ascendentes, et muscularia lymphatica colligentes.

H. H. H. Trunci excisi, e musculis gemello, soleo, plantari longo, et popliteo egredientes.

I. I. Truncus cutaneus posticus suralis, seu saphenus minor.

K. K. K. K. K. K. K. Anastomosis praecedentium; hinc plexus popliteus secus vasa praecipua et nervos hujus regionis.

L. L. L. L. L. Glandulae popliteae profundae, quas inde petunt.

M. M. M. M. M. M. Trunci praecipui efferentes poplitei, per anticam partem femoris repentes.

N. N. N. Trunci articulares superiores externi.

O. O. O. Trunci articulares superiores interni.

P. P. P. P. Trunci, e musculis gracili, sartorio, semitendinoso et membranoso egredientes.

Q. Truncus popliteus anastomoticus femoralis profundus.

R. R. R. R. Trunci perforantes inferiores;
S. S. S. S. —— —— medii;
T. T. T. T. —— —— superiores, secus vasa sanguinea ejusdem nominis decurrentes: hinc

U. U U. Trunci praecipui femorales profundi.

V. V. V. Portio plexus cruralis.

W. W. Trunci trochanterici ischiatici; et

X. X. X X. Trunci glutei; uterque pelvim

ingredientes una cum vasis sanguineis ejusdem nominis.

VASA LYMPHATICA ARTICULI INFERIORIS SINISTRI

A. A. A. Truncus praecipuus malleolaris externus.

B. B. B. B. B. B. Trunci praecipui peronei, secus fibulam.

C. C. C. C. Trunci e musculis egredientes, eorumque anastomoses.

D. D. D. D. Trunci e peroneo longo, anticum truncum tibialem adeuntes.

E. Trunci praecipui tibiales antici in cavum poplitis convenientes

F. F. F. F. F. F. Trunci praecipui tibiales postici a calcaneo, poplitem ascendentes.

G. G. G. G. G. Trunci musculares, quos praedicti colligunt.

H. H. Glandulae tibiales, seu popliteae inferiores.

I. I. I. I. I. Trunci praecipui poplitei efferentes.

K. K. K. Trunci e musculis gemellis et soleo excisi prope glandulas.

L. L. Trunci articulares superiores interni.

M. M. M. Glandulae popliteae mediae, quas adeunt: hinc

N. N. N. N. Trunci praecipui efferentes, et plexus poplitei.

O. O. Truncus popliteus, anastomoticus cum femoralibus profundis.

P. P. Glandulae popliteae superiores, quas adeunt: hinc

Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. Trunci praecipui efferentes, qui cruralium nomine veniunt.

R. R. R. R. R. R. R. R. Trunci musculares interni femoris, praedictos adeuntes.

S. S. S. Trunci perforantes inferiores.

T. T. T. Trunci et glandulae perforantes mediae.

U. U. U. U. Trunci et glandulae perforantes superiores.

V. V. V. V. V. V. V. Trunci, et plexus praecipuus femoralis profundus hinc enascens, et anastomoses cum cruralibus supradictis.

W. W. Trunci circumflexi trochanterici.

X. Truncus ischiaticus.

Y. Y. Trunci glutei inferiores.

Z. Z. Z. Z. Z. Trunci glutei superiores excisi secus vasa sanguinea ejusdem nominis.

VASA LYMPHATICA SACRA

A. A. A. A. A. Trunci excisi dum petunt foramina postica sacra una cum vasis sanguineis, ad laevam.

VASA LYMPHATICA LUMBARIA

B. B. B. B. B. B. B. B. Trunculi intertransversales spinosi postici interni.

C. C. C. C. C. C. C. C. Trunculi intertransversales spinosi postici medii.

D. D. D. D. D. D. Trunculi intertransversales spinosi postici externi.

E. E. E. E. E. Trunci abdominales laterales ad dexteram et laevam una cum respondentibus vasis sanguineis recurrentes.

VASA LYMPHATICA DORSALIA

F. F. F. F. F. F. F. F. Trunci intertransversales spinosi postici interni.

G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. Trunci intertransversales spinosi postici medii.

H. H. H. H. Trunci intertransversales spinosi postici externi, omnes ad laevam.

I. I. I. I. I. Trunci intertransversales spinosi postici interni.

K. K. K. K. K. Trunci intertransversales spinosi postici medii.

L. L. L. L. L. L. Trunci intertransversales spinosi postici externi; atque

M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. Trunci intercostales laterales; omnes ad dexteram.

VASA LYMPHATICA CERVICALIA

N. N. N. Trunci intermusculares cervicales postici; et

O. Truncus praecipuus cervicalis transversus excisus, ad dexteram.

P. Truncus praecipuus occipitalis profundus, ad laevam.

VASA LYMPHATICA ARTICULI SUPERIORIS SINISTRI

A. A. A. Trunci praecipui palmares profundi, in radiales, ulnares, et interosseos convenientes.

B. B. B. B. B. B. Trunci praecipui cubitales secus ulnam usque ad cubitum.

C. C. C. C. C. Trunci praecipui interossei ad cubitum ascendentes.

D. Truncus praecipuus perforans superior seu dorsalis, iisdem junctus, in radiales conveniens.

E. E. E. E. E. Trunci praecipui radiales secus radium, eorumque divisiones.

F. F. Trunci anastomotici cum cubitalibus et interosseis, ad flexionem cubiti.

G. G. G. Rursus trunci radiales secus humerum.

H. H Trunci praecipui humerales profundi, a cubitalibus interosseis atque radialibus.

I. Truncus e musculo pronatore rotundo, in eosdem.

K. K. Glandulae humerales superficiales, quas petunt lymphatica subcutanea nonnulla.

L. L. Glandulae humerales profundae, in quas profunda lymphatica humeralia.

M. M. M. M. M. Trunci efferentes, ad axillae cavum.

N. N. N. N. N. N. Trunci e musculo tricipite, humerales profundos comitantes.

O. O. Trunci dorsales scapulae;

P. P. —— thoracici axillares.

Q. Truncus supraspinosus scapulae.

VASA LYMPHATICA ARTICULI SUPERIORIS DEXTERI

A. A. A. A. A. Trunci metacarpei et carpei dorsales, qui radiales et interosseos adeunt; hinc

B. B. B Trunci interossei dorsales inferiores;

C. C. C —— —— —— superiores.

D. D. D. D. D. Trunci praecipui radiales secus radium usque ad flexionem cubiti.

E. E. E. Trunci musculares, qui iisdem consociantur.

F. F. Trunci recurrentes radiales.

G. G. G. G. G. Trunci praecipui ulnares; qui omnes secus respondentia vasa sanguinea decurrunt.

H. H H. H. H. Trunci musculares praecedentibus juncti.

I. I. I. Trunci praecipui humerales profundi.

K. K. K. K. Trunci a musculo tricipite.

L. L. Trunci a musculo deltoide et brachiali interno.

M. M. Trunci thoracici axillares, excisi.

N. N. N. N. N. N. N. N. Trunci dorsales scapulares.

O. Truncus praecipuus a subterscapulari;

P. —— supraspinosus, seu scapularis;

Q. —— infrascapularis, qui cum caeteris secus respondentia vasa sanguinea decurrit.

NERVI

NERVI CEREBRALES

NERVUS SECUNDI PARIS, SEU OPTICUS

1. Truncus praecipuus prope originem.

NERVUS TERTII PARIS, SEU MOTOR COMMUNIS

2. Truncus praecipuus ante ipsius divisionem.
3. Truncus et rami, qui ad musculum rectum inferiorem.
4. Truncus et rami, unde ganglium lenticulare.
5. Truncus et rami, qui ad musculum rectum internum et obliquum inferiorem.
6. Truncus, qui pariter ad ganglium lenticulare.

NERVUS QUARTI PARIS, SEU PATHETICUS

7. Truncus praecipuus, ejusque decursus usque ad musculum obliquum superiorem.

NERVUS QUINTI PARIS, SEU TRIGEMINUS

8. Truncus praecipuus prope originem.
9. Ganglium lunatum: hinc triplex divisio
10. Prima propago, seu truncus praecipuus nervi ophthalmici Willisii: hinc
11. Rami, qui ad glandulam lacrymalem.
12. Ramus naso-ocularis;
13. —— qui ad efformandum ganglium lenticulare: hinc
14. Idem ganglium lenticulare seu ophthalmicum, una cum nervis tertii paris.
15. Ramusculi, eorumque propagines ciliares per oculi globum repentes.
16. Rursus truncus praecipuus ophthalmicus, qui et frontalis.
17. Secunda propago quinti paris, seu

truncus praecipuus nervi maxillaris superioris: hinc

18. Truncus palatinus posticus;
19. —— et rami infraorbitales;
20. —— —— alveolares postici.
21. Tertia propago quinti paris, seu truncus praecipuus nervi maxillaris inferioris: hinc
22. Nervus massetericus;
23. —— temporalis profundus internus.
24. Truncus pterygoideus;
25. —— maxillaris inferior;
26. —— temporalis superficialis, seu auricularis.
27. Truncus buccinatorius;
28. —— lingualis, ejusque decursus.
29. Ramus ascendens lingualis, qui portionem duram septimi paris adit.

NERVUS SEPTIMI PARIS, SEU ACUSTICUS

30. Egressus partis durae, seu facialis ejusdem, excisi ad foramen stylo-mastoydeum.

NERVUS OCTAVI PARIS SEU VAGUS, ET ACCESSORIUS WILLISII

31. Hujus portiuncula secus collum.
32. Portiuncula accessorii Willisii, excisi.
33. Hujus anastomosis cum vago.

NERVUS NONI PARIS, SEU HYPOGLOSSUS

34. Truncus praecipuus.
35. 36. Trunci et rami linguales hinc enascentes.

NERVI SPINALES

NERVI CERVICALES AD LAEVAM

1. Truncus praecipuus cervicalis primi, subteroccipitali praetermisso, occipitalis majoris nomine veniens.
2. Truncus posticus cervicalis secundi;
3. —— occipitalis minor;
4. —— posticus cervicalis tertii;
5. —— posticus cervicalis quarti: hinc
6. 6. 6. 6. Rami, qui ad musculos cucullarem et splenium.
7. 7. 7. Rami spinosi postici interni, ad eosdem musculos.
8. 8. 8. Rami spinosi postici interni cervicales quinti, sexti et septimi, qui ad tegumenta.

IIDEM CERVICALES AD DEXTERAM

9. Truncus praecipuus cervicalis primi;
10. —— occipitalis major.
11. 11. Trunci et rami, qui ad musculos cervicis.
12. Truncus anastomoticus cum cervicali tertio.
13. Egressus trunci postici cervicalis tertii;
14. —— —— —— quarti: hinc
15. 15. Rami spinosi postici, qui ad musculos cervicis.
16. Truncus spinosus posticus cervicalis septimi inter apophysim septimam spinosam cervicis, et primam dorsi.

NERVI SPINALES DORSALES AD LAEVAM

17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. Trunci spinales postici interni secus processus spinosos dorsi, qui ad musculum cucullarem, romboidalem, et ad tegumenta.
18. 18. 18. 18. 18. 18. Trunci laterales postici eorumdem secus angulum costarum, qui ad musculos extensores spinae, et ad tegumenta.

IIDEM DORSALES AD DEXTERAM

19. 19. 19. 19. 19. Trunci spinales postici interni inter processus spinosos dorsi.
20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Trunci postici laterales eorumdem, secus processus transversos vertebrarum dorsi, qui ad partes supra dictas, et abdomen.

NERVI LUMBARES AD LAEVAM

21. 21. 21. 21. Trunci spinales postici interni secus processus spinosos vertebrarum lumborum, qui ad musculos extensores.

IIDEM AD DEXTERAM

22. 22. 22. 22. Trunci postici eorumdem secus processus transversos lumborum: hinc
23. 23. 23. 23. Trunci abdominales, quorum nonnulli excisi.

NERVI SACRI AD LAEVAM

24. 24. 24. 24. Trunci postici eorumdem secus foramina sacra, excisi.

IIDEM AD DEXTERAM

25. Parvus truncus sacer e foramine egrediens, excisus.

NERVI ARTICULI SUPERIORIS SINISTRI

PLEXUS BRACHIALIS

1. Hujus portio ante ipsius divisionem.

NERVUS SCAPULARIS

2. Truncus praecipuus, ejusque divisio.

NERVUS AXILLARIS

3. Truncus praecipuus ad ipsius originem.

4. Rami ejusdem, qui ad axillae cavum;

5. —— qui ad musculum deltoidem, excisi secus marginem scapulae.

NERVUS CUTANEUS INTERNUS

6. Truncus praecipuus a plexu brachiali pone scapulam incedens.

7. 8. Rursus trunci nonnulli ejusdem, excisi.

NERVI THORACICI

9. Truncus praecipuus thoracicus anticus;

10. —— —— —— posticus prope axillae cavum.

NERVUS RADIALIS

11. Truncus praecipuus ejusdem subter marginem scapulae.

12. 13. 14. 15. Trunci et rami, qui ad musculum tricipitem, quorum nonnulli excisi.

16. Progressus trunci praecipui radialis, secus externam partem humeri.

17. Idem rursus in cubitum secus radium: hinc

18. Ramusculus, qui ad musculum radialem.

19. Continuatio trunci praecipui ad manus dorsum descendentis.

NERVUS ULNARIS, SEU CUBITALIS

20. 20. 20. Truncus praecipuus ab axillae cavo secus humerum: hinc

21. Truncus, qui ad musculum cubitalem internum.

22. Rursus truncus praecipuus, pone condylum internum humeri.

23. 24. Rami, qui ad musculum extensorem profundum.

25. 25. Rursus truncus praecipuus a cubito per ulnam progrediens, secus vasa sanguinea ejusdem nominis.

26. Continuatio ejusdem trunci praecipui manus volam petentis, ejusque divisio: hinc

27. Truncus et rami palmares et digitales, qui ad marginem ulnarem et radialem digiti minimi.

28. Truncus et rami digitales palmares, qui ad marginem ulnarem digiti anularis.

29. Ramus anastomoticus cum quarto nervo digitali, a mediano procedens.

NERVUS MEDIANUS

30. 30. 30. 30. Truncus praecipuus ab axillae cavo, ad cubitum usque

31. 32. Trunci et rami, qui ad musculum pronatorem, et ad flexorem profundum.

33. Truncus praecipuus per pronatorem rotundum incedens: hinc

34. Rursus apparet, ejusque divisio.

35. 36. 37. Trunci et rami, qui ad musculum flexorem profundum.

38. 39. Trunci et rami, qui ad musculum flexorem sublimem.

40. 40. Truncus praecipuus interosseus, ejusque decursus.

41. 42. Rami, qui ad musculum pronatorem quadratum.

43. 43. 43. Continuatio nervi mediani usque ad carpum.

44. Truncus palmaris subcutaneus.

45. Truncus et rami, qui ad musculos pollicis.

46. Truncus digitalis, qui ad marginem radialem pollicis.

47. Truncus digitalis, qui ad marginem ulnarem ejusdem digiti.

48. Truncus digitalis, qui ad marginem radialem indicatoris.

49. Truncus digitalis, qui ad marginem ulnarem indicatoris, et ad radialem digiti medii.

50. Truncus et rami, qui ad musculos lumbricales.

51. Truncus digitalis, qui ad marginem ulnarem digiti medii, et ad radialem digiti anularis.

NERVUS MUSCULO-CUTANEUS

52. 52. Truncus praecipuus ab axillae cavo secus humerum.

53. 54. 55. 56. Trunci, qui ad musculum bicipitem et coraco-brachialem.

NERVI ARTICULI SUPERIORIS DEXTERI

NERVUS SCAPULARIS

1. Truncus praecipuus in inferiore colli parte ad foveam spinosam scapulae.
2. Truncus et rami, qui ad musculum supraspinosum.
3. 4. Trunci et rami, qui ad musculum infrascapularem.
5. Truncus praecipuus in fovea subterspinosa scapulae, ejusque divisio.
6. Truncus et rami, qui ad musculum subterspinosum.
7. Truncus et rami, qui ad musculos rotundos.

NERVUS CUTANEUS MEDIUS HUMERALIS

8. Truncus praecipuus ejusdem in axillae cavo, ad secundum dorsalem pertinens.

NERVUS MEDIANUS ET ULNARIS

9. 9. Portiuncula eorumdem in axillae cavo.

NERVUS AXILLARIS

10. Truncus et rami deltoidei.

NERVUS RADIALIS

11. Truncus praecipuus ab axillae cavo secus humerum.
12. 13. 14. Trunci et rami tricipitales, eorumque decursus atque divisio: hinc
15. Truncus praecipuus cutaneo-humeralis.
16. 17. Trunci cutanei radiales.
18. 18. Continuatio trunci praecipui radialis usque ad flexionem cubiti.
19. 20. 21. Trunci et rami, qui ad musculum brachialem internum.
22. 23. Trunci et rami, qui ad musculum supinatorem longum, et ad radiales.
24. 24. Continuatio trunci praecipui in radialem superficialem, per radium secus vasa sanguinea ejusdem nominis: hinc
25. Truncus et rami dorsales ulnares;
26. —— —— —— digitales pollicis.
27. Trunci et rami dorsales radiales.
28. Truncus et rami, qui ad musculum abductorem digiti indicatoris.
29. Truncus radialis profundus subter musculum supinatorem brevem.
30. Truncus et rami, qui ad musculos radiales.
31. Truncus et rami, qui ad extensorem communem digitorum.
32. Truncus et rami, qui ad musculum abductorem pollicis.
33. Truncus et rami, qui ad musculum extensorem proprium ejusdem digiti.
34. Truncus et rami, qui ad musculum indicatorem.
35. Rursus truncus radialis profundus ad carpum: hinc propagines ad musculos interosseos externos.

NERVUS ULNARIS, SEU CUBITALIS

36. 36. 36. Truncus praecipuus prope cubitum, et per ulnam secus vasa sanguinea.
37. 38. Truncus et rami, qui ad musculum ulnarem internum, eorumque propagines.
39. Truncus praecipuus palmaris;
40. —— —— dorsalis, uterque ab ulnari procedens.
41. Truncus dorsalis radialis;
42. —— —— ulnaris.

NERVI ARTICULI INFERIORIS SINISTRI

PLEXUS ISCHIATICUS

1. Egressus ejusdem.
2. 3. Trunci glutei superiores;
4. —— qui ad musculum gemellum;
5. —— qui ad obturatorem internum;
6. —— qui ad gluteos inferiores;
7. —— qui ad cutaneum posticum femoris.
8. Truncus anastomoticus cum pudendis communibus.
9. Truncus, qui ad semitendinosum, membranosum, et bicipitem.
10. Truncus, qui ad adductorem majorem, omnes excisi.

PLEXUS PUDENDUS COMMUNIS

11. Egressus ejusdem.
12. 13. 14. Trunci pudendi ad elevatorem, et ad sphincterem ani.
15. Ramus anastomoticus cum majore nervo ischiatico.

16. Truncus pudendus superficialis.
17. 18. Trunci et rami haemorrhoidales, ad eumdem pertinentes, excisi.
19. Truncus pudendus profundus: hinc
20. 21. 22. 23. Propagines et surculi pudendi.

NERVUS ISCHIATICUS

24. 24. 24. 24. Continuatio nervi majoris ischiatici usque ad poplitem.
25. Truncus et rami superiores, qui ad musculum adductorem majorem.
26. Truncus et rami, qui ad vastum externum.
27. Truncus ischiaticus bicipitalis ejusque divisio: videlicet
28. Propago, quae ad caput longum;
29. ——— quae ad caput breve.
30. Truncus ischiaticus muscularis, ejusque divisio.
31. Truncus et rami medii musculi adductoris majoris.
32. Truncus et rami, qui ad semimembranosum.
33. Truncus et rami, qui ad semitendinosum.
34. Truncus condyloideus, seu articularis superior externus.
35. Trunci et rami condyloidei, seu articulares superiores interni.
36. Divisio trunci praecipui in popliteum externum et internum.

NERVUS POPLITEUS EXTERNUS

37. Continuatio nervi ischiatici in truncum praecipuum popliteum externum.
38. Truncus cutaneus posticus externus.
39. Ejusdem anastomosis cum sapheno minore.
40. Truncus condyloideus, seu articularis inferior externus.
41. Truncus et rami superiores, qui ad peroneum longum: hinc
42. Truncus, qui ad musculum extensorem communem digitorum.
43. Truncus, qui ad extensorem digiti majoris; et
44. Truncus, qui ad musculum tibialem anticum.
45. Continuatio poplitei externi in truncum praecipuum nervi peronei: hinc
46. Truncus et rami medii, qui ad musculum peroneum longum.
47. Divisio trunci praecipui peronei.
48. Trunci et rami, qui ad musculos peroneos, eorumque propagines.
49. Truncus peroneus superficialis, anticam partem tibiae inde petens.

NERVUS POPLITEUS INTERNUS

50. Truncus praecipuus e majore nervo ischiatico: hinc
51. Truncus, qui ad musculum plantarem longum.
52. 53. Trunci, qui ad musculum gemellum externum.
54. Truncus saphenus minor, seu cutaneus suralis.
55. Truncus, qui ad musculum gemellum internum.
56. Nervus condyloideus, seu articularis inferior internus.
57. Truncus, qui in musculum popliteum suis cum propaginibus.
58. 59. Trunci, qui ad musculos gemellos et soleum.
60. Truncus, qui ad tibialem posticum.
61. Continuatio poplitei interni, seu tibialis postici.
62. Trunci et rami tibiales, qui ad soleum.
63. 64. 65. Trunci et rami, qui ad tibialem posticum, et ad flexorem digiti majoris.
66. 67. 68. Truncus et rami, qui ad flexorem communem digitorum.
69. Truncus anastomoticus praecipuus tibialis, indeque plexus origo.
70. Divisio nervi praecipui tibialis postici.
71. Truncus calcaneus, ejusque propagines: hinc
72. Nervus calcaneus externus;
73. ——— ——— internus.
74. 75. Continuatio trunci praecipui tibialis, ad pedis plantam descendentis.

NERVUS OBTURATOR

76. Hujus portio ad tuberem ischii, quae inde ad adductorem majorem.

NERVI CRURALES

77. Truncus cruralis, qui ad musculum pectineum.

78. 79. Trunci crurales cutanei superiores interni.

80. 80. 80. Nervus saphenus major secus femur usque ad genu.

81. 81. Truncus cruralis cutaneus medius, qui inde sapheno se jungit.

82. 83. 84. Trunci et rami crurales, qui ad musculum gracilem, eorumque propagines.

85. Truncus cruralis profundus secus majora vasa sanguinea.

86. Truncus, qui ad musculum vastum internum, ejusque propagines.

87. Truncus anastomoticus cum crurali cutaneo et sapheno: unde

88. Parvus plexus inde enascens.

89. Continuatio trunci cruralis profundi.

90. 91. Trunci et rami, qui ad vastum internum, et ad gracilem.

92. Truncus alius cruralis profundus.

93. Hujus anastomosis cum sapheno majore.

94. Parvus plexus hinc enascens.

95. 96. Trunci rotulares superficiales.

97. 97. 97. Continuatio nervi sapheni per tibiam secus venam cognominem: hinc

98. 99. Trunci cutanei interni surae.

100. 101. Trunci malleolares interni.

NERVI ARTICULI INFERIORIS DEXTERI

PLEXUS PUDENDUS COMMUNIS

1. Egressus ejusdem.

2. 3. 4. 5. Trunci pudendi, qui ad elevatorem et sphinterem ani.

6. 7. Trunci pudendi haemorrhoidales, qui ad rectum et sphinterem externum ani.

8. 9. 10. Trunci pudendi superficiales.

11. 12. 13. Trunci pudendi profundi.

PLEXUS ISCHIATICUS

14. Egressus ejusdem e sulcu sacro ischiatico.

15. Trunci et rami glutei superiores;

16. ——— ——— medii.

17. Truncus cutaneus posticus femoralis.

18. Trunci et rami glutei inferiores interni.

19. Truncus praecipuus majoris nervi ischiatici.

20. Truncus ischiaticus muscularis superior.

21. 22. Trunci et rami superiores, qui ad musculum adductorem majorem.

23. Truncus praecipuus ischiaticus excisus, et e sede remotus.

NERVUS OBTURATOR

24. Truncus praecipuus prope ipsius divisionem.

25. Truncus obturator posticus;

26. ——— anticus ejusdem, ejusque divisio.

27. Truncus, qui ad adductorem longum et brevem.

28. Truncus, qui ad gracilem, suis cum propaginibus.

NERVI CRURALES

29. Egressus eorumdem in tertia superiori parte femoris.

30. 30. Truncus praecipuus saphenus major hinc enascens.

31. 31. Truncus longus, qui ad musculum vastum internum.

32. 33. Trunci longi et inferiores, qui ad musculum sartorium.

NERVUS POPLITEUS EXTERNUS

34. Continuatio trunci praecipui ischiatici infra excisionem supradictam (23).

35. 35. Truncus praecipuus nervi poplitei externi hinc enascens, ejusque ad poplitem descensus, et hinc rursus excisus.

36. Truncus, qui ad musculum bicipitem femoris.

37. 38. Truncus et rami condyloidei, seu articulares superiores interni, suis cum propaginibus.

39. Truncus, qui ad musculum popliteum.

40. Continuatio trunci praecipui poplitei externi infra secundam excisionem.

41. Truncus cutaneus posticus superficialis brevis surae.

42. Divisio trunci praecipui poplitei externi: hinc

43. Truncus et rami cutanei ascendentes tibiales.

44. Truncus et rami, qui ad extensorem communem digitorum.

45. Truncus et rami superiores, qui ad tibialem anticum.

46. Truncus et rami longi, qui ad peroneos.

47. 47. 47. Truncus praecipuus tibialis anticus secus tibiam usque ad tarsum.

48. 49. 50. Trunci, qui ad tibialem anticum, eorumque propagines.

51. Truncus, qui ad musculum extensorem longum digiti majoris.

52. Divisio trunci praecipui tibialis antici super dorsum pedis.

53. Truncus dorsalis internus, ejusque divisio: hinc

54. 55. Trunci digitales dorsales, qui ad digitum majorem, et ad secundum.

56. Truncus et rami dorsales externi.

57. Truncus, qui ad musculum extensorem brevem digitorum.

NERVUS POPLITEUS INTERNUS

58. 58. 58. Truncus praecipuus ab ischiatico, ad poplitem usque.

59. Truncus et rami ad semitendinosum et membranosum.

60. Truncus et rami, qui ad musculum adductorem majorem.

61. Truncus popliteus internus, ejusque conjunctio cum cruralibus profundis.

62. Truncus popliteus superior, qui ad gemellum externum, et ad plantarem longum.

63. Truncus saphenus minor, seu posticus surae.

64. Truncus popliteus superior, qui ad musculum gemellum internum.

65. Truncus popliteus superior, qui ad musculum soleum.

66. Truncus popliteus inferior, qui ad gemellos.

67. Truncus popliteus inferior, qui ad soleum et ad popliteum.

68. Continuatio trunci praecipui poplitei interni, seu tibialis postici.

69. Hujus divisio circa tertiam superiorem partem tibiae: hinc

70. Truncus muscularis tibialis.

71. 72. Trunci, qui ad flexorem communem digitorum.

73. 74. Trunci, qui ad flexorem longum digiti majoris.

75. Truncus, qui ad tibialem posticum, ejusque propagines.

76. 76. Continuatio trunci praecipui tibialis postici, secus tibiam ad plantam usque pedis.

EXPLICIT FIGURAE TERTIAE FACIES AVERSA

VISCERA

TABULA VII.

FIGURA

Exsecta atque semota postica cranii parte, ipsaque vertebrarum columna a capite usque ad coccygem reserata, origines omnium nervorum spinalium, eorumque propagines praecipuas, atque plexus inde enascentes exhibet haec figura.

OSSA

I. I. Ossium cranii portio.
II. II. Apophyses obliquae vertebrarum cervicis.
III. III. III. Apophyses obliquae vertebrarum dorsi.
IV. IV. Apophyses obliquae vertebrarum lumborum.
V. Portio ossis sacri et coccygis.
VI. VI. Cristae iliacae.
VII. VII. Portio apophysis trochantericae femoris.
VIII. VIII. Portio utriusque claviculae.
IX. IX. Portio marginis superioris scapulae.
X. X. X. X. Portio duodecim costarum utriusque lateris.

ORGANA VISCERA ET MEMBRANAE

A. A. Durae meningis portio, foveas temporo-occipitales obvestiens.
B. B. B. B. B. Continuatio ejusdem membranae secus cavum vertebralem.
C. Portio ligamenti dentati, inter strata nervosa spinalia antica atque postica.
D. D. D. D. D. Medulla oblongata prope valvulam Wieussenii, spinalis inde nomine veniens, pia meninge obducta, per quam repunt vasa sanguinea utriusque systematis.
E. E. Auris externa.
F. F. Glandulae submaxillaris portio.
G. G. G. Portio pleurae pulmonalis dexterae, quaeque per illam repunt arteriolae et venulae.
H. H. H. Portio pulmonis sinistri, pleura exuti.
I. I. Capsulae atrabiliaris, seu renis succenturiati utriusque portio.
K. K. Renes.
L. L. Uretheres.
M. M. M. M. Peritonaei portio.

MUSCULI

A. A. A. Facies interna musculi trapetii ad laevam.
B. B. Facies interna utriusque musculi sterno-cleido-mastoidei.
C. C. Ventres postici utriusque digastrici, seu biventris.
D. D. Facies interna utriusque elevatoris scapulae.
E. Portio musculi omoplata-hyoidei, ad laevam.
F. F. Portio utriusque musculi subclavii.
G. G. G. G. G. G. Musculi infrascapulares.
H. H. H. H. Portiuncula romboidalium.
I. I. Portio utriusque rotundi majoris;
K. —— musculi majoris et minoris pectoris ad laevam.
L. L. Portio musculi coraco-brachialis utriusque lateris.
M. M. Portio utriusque bicipitis brachialis.
N. N. Portio utriusque tricipitis.

O. O. Portio dentati majoris ad dexteram.

P. Portiuncula musculi latissimi dorsi, pariter ad dexteram.

Q. Q. Diaphragmatis portio.

R. R. R. Portio musculorum intercostalium externorum.

S. S. S. Iidem sublevati ad laevam.

T. Musculi intercostalis interni portio pariter ad laevam.

U. U. Psoas major ad dexteram.

V. V. Portio glutei minoris utriusque lateris.

X. X. Musculi gemelli femoralis portio.

Y. Y. Portio elevatoris ani.

ARTERIAE

ARTERIAE COLLI ET ARTICULI SUPERIORIS SINISTRI

CAROTIS PRIMITIVA

a. a. Egressus trunci praecipui, ac decursus ascendens secus collum, nervorum cervicalium propaginibus magna ex parte tecti.

CAROTIS EXTERNA

b. Truncus praecipuus, ejusque divisio: hinc

c. Truncus praecipuus arteriae facialis excisus.

d. Truncus, qui ad glandulam submaxillarem, ejusque propagines.

e. Truncus auricularis internus, seu stylo-mastoideus.

f. Truncus praecipuus arteriae maxillaris internae.

ARTERIA SUBCLAVIA, EJUSQUE PROPAGINES

g. Truncus praecipuus ab aorta.

h. Truncus et rami primae intercostalis, a subclavia.

i. i. i. i. Truncus praecipuus vertebralis ascendens secus processus transversos vertebrarum cervicis, ad cranii cavum.

k. k. k. k. k k. k. Propagines intervertebrales et spinales hinc enascentes.

l. Truncus spinalis posticus anasthomoticus cum vertebrali lateris dexteri.

m. Portiuncula arteriae thyroideae inferioris.

n. Truncus et rami arteriae cervicalis transversae.

o. o. o. Truncus et rami arteriae superficialis scapularis.

p. p. p. Truncus et rami arteriae superficialis scapularis superioris.

ARTERIA AXILLARIS

q. Truncus praecipuus; hinc

r. ——— et rami arteriae infrascapularis.

s. s. Truncus et rami arteriae scapularis inferioris.

t. Truncus et rami arteriae circumflexae;

u. ——————— arteriae thoracicae excisae.

ARTERIA HUMERALIS

v. v. v. Truncus praecipuus; hinc

x. x. x. ——— et rami humeralis profundae.

y. y. y. Truncus et rami humerales tricipitales.

z. z. Truncus et rami humerales bicipitales.

ARTERIAE COLLI ET ARTICULI SUPERIORIS AD DEXTERAM

ARTERIA VERTEBRALIS

a. a. a. a. Hujus portiuncula, et ascensus ad cavum cranii.

b. Parvus truncus intervertebralis spinosus, ad eamdem pertinens.

CAROTIS PRIMITIVA

c. Trunci praecipui parva portio secus collum, nervis magna ex parte obducta.

d. Truncus et rami carotidis externae, qui ad glandulam submaxillarem.

ARTERIA SUBCLAVIA ET AXILLARIS

e. Trunci praecipui parva portio, ab arteria innominata: hinc

f. Truncus et rami arteriae cervicalis transversae.

g. Truncus et rami arteriae intercostalis subclaviae.

h. h. h. Truncus et rami arteriae scapularis superficialis.

i. Truncus et rami arteriae scapularis superioris.

k. Truncus et rami arteriae infrascapularis.

ARTERIA CIRCUMFLEXA HUMERALIS

l. Truncus praecipuus: hinc

m. m. m. Truncus et rami scapularis inferioris.

n. n. n. Truncus et rami thoracicae longae.

ARTERIA HUMERALIS

o. o. o. Truncus praecipuus secus humerum: hinc

p. p. Truncus et rami humeralis profundae.

q. q. q. Trunci et rami humerales bicipitales atque tricipitales.

ARTERIA PULMONALIS SINISTRA

r. Portiuncula trunci praecipui.

ARTERIA AORTA THORACICA

s. s. s. Truncus praecipuus ejusdem descendentis.

t. t. t. t. t. t. t. t. t. Trunci et rami intercostalium ab aorta, ad laevam.

u. u u. u. u. u. u. u. u. Trunci et rami intercostalium ab aorta, eorumque propagines, ad dexteram.

ARTERIAE EMULGENTES

v. v. Trunci praecipui renes adeuntes.

w. w. Arteria spermatica sinistra.

ARTERIAE LUMBARES

x. x. x. x. x Trunci praecipui ad laevam, super peritonaeum repentes.

y. y. y. y. y. y. y. Trunci praecipui ad dexteram, per psoam et peritonaeum repentes.

ARTERIA ILIACA PRIMITIVA SINISTRA

z. z. Trunci praecipui portio.

ARTERIA ILIACA INTERNA, SEU HYPOGASTRICA

a Truncus praecipuus e supradicta egrediens: hinc

b. Truncus et rami arteriae ileo-lumbaris;

c ——— arteriae sacrae lateralis.

d. Truncus et rami arteriae obturatricis;

e. ——— arteriae iliacae posticae.

f. f. f. Truncus et rami arteriae iliacae gluteae.

g. Truncus et rami arteriae iliacae pudendae.

h. h. Truncus et rami arteriae iliacae ischiaticae.

EADEM ARTERIA AD DEXTERAM

i. Truncus et rami arteriae ileo-lumbaris;

k. ——— arteriae ileo-gluteae;

l. ——— arteriae ileo-pudendae et ischiaticae conjunctae.

VENAE

VENAE IN CAVAM INFERIOREM CONVENIENTES

1. Truncus praecipuus venae gluteae.
2. Portiuncula iliacae primitivae.
3. 3. 3. Venae lumbares.
4. Truncus praecipuus emulgentis dexterae, quae omnes ad dexteram.

EAEDEM AD LAEVAM

5. Trunci praecipui ischiatici et pudendi.
6. Vena sacra lateralis;
7. ——— glutea;
8. ——— ileo-lumbaris;
9. ——— iliaca primitiva, supradictas colligens.
10. 10. 10. Venae praecipuae lumbares.
11. Venae praecipuae spermaticae.
12. Truncus praecipuus emulgentis sinistrae.

VENAE, QUAE IN AZYGAM AD LAEVAM

13. Azygae truncus praecipuus, ab emulgente sinistra.
14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. Trunci praecipui intercostalium.
15. Portiuncula trunci praecipui venae pulmonalis inferioris.

VENAE, QUAE IN AZYGAM AD DEXTERAM

16. Truncus praecipuus venae spinalis.
17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. Trunci praecipui venarum intercostalium.

VENAE, QUAE IN CAVAM SUPERIOREM AD DEXTERAM

18. Truncus praecipuus venae humeralis, per axillae cavum incedens.
19. Truncus praecipuus venae humeralis profundae.
20. Truncus praecipuus venae humeralis circumflexae.

21. Truncus praecipuus venae humeralis basilicae.
22. Truncus praecipuus venae humeralis thoracicae longae.
23. Truncus praecipuus venae humeralis scapularis inferioris.
24. Truncus praecipuus venae humeralis axillaris, supradictas colligens.
25. 25. Trunci praecipui venarum infrascapularium.
26. 26. Trunci praecipui venarum suprascapularium.
27. 27. Truncus praecipuus venae jugularis externae excisae.
28. 28. Truncus praecipuus venae jugularis internae.
29. Subclavia, supradictas colligens.
30. 30. Venae intercostales primae, quae etiam intercostales subclaviae.

EAEDEM AD LAEVAM

31. 31. Venae satellites humerales secus arteriam ejusdem nominis.
32. Truncus praecipuus venae humeralis profundae.
33. Truncus praecipuus venae basilicae excisae.
34. Truncus praecipuus venae circumflexae.
35. Truncus praecipuus venae thoracicae longae excisae.
36. Truncus praecipuus venae scapularis inferioris.
37. 37. Vena axillaris, supradictas colligens.
38. Trunci praecipui scapularium superiorum.
39. Truncus praecipuus scapularis superficialis.
40. Truncus praecipuus cervicalis transversae.
41. 41. Truncus praecipuus jugularis externae.
42. 42. Truncus praecipuus jugularis internae.
43. Truncus praecipuus vertebralis.
44. Vena subclavia, in quam supradictae conveniunt.

NERVI

NERVI CEREBRALES AD DEXTERAM

NERVUS ACUSTICUS, SEU SEPTIMI PARIS

1. Mollis atque durae partis ejusdem egressus, meatum auditorium internum petentes.
2. Portio dura rursus egrediens e foramine stylo-mastoideo, nervi facialis nomine veniens.

NERVI OCTAVI PARIS, SEU VAGUS

3. Nervus glosso-pharyngeus;
4. ——— vagi nomen retinens;
5. ——— accessorius Willisii, foramen lacerum cum supradictis ingrediens.
6. Rursus accessorius Willisii, e cranio egrediens.
7. 8. 9. Trunci et rami, qui ad musculum sterno-cleido-mastoideum, eorum anastomoses cum primo et secundo cervicalium, decursus et rursus divisio: hinc
10. Nervus cucullaris internus;
11. ——— externus.
12. Rursus vagus e cranio egrediens, et secus collum descendens: hinc
13. Ramusculi anastomotici cum intercostali, et primo cervicalium.

NERVUS SUBTEROCCIPITALIS

14. Truncus praecipuus e fine medullae oblongatae egrediens; ganglion, et anastomosis cum intercostali, dura meninge magna ex parte obductus.

NERVUS INTERCOSTALIS

15. Ganglion filiforme, seu cervicale superius.
16. 17. Trunci anastomotici cum nervis cervicalibus superioribus.
18. Truncus praecipuus intercostalis secus collum.
19. Portiuncula ganglii cervicalis medii;
20. ——— ganglii cervicalis inferioris.
21. Continuatio ejusdem nervi in ganglion thoracicum.
22. 23. Surculi anastomotici intercostalis et cervicalium inferiorum.

24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. Portio nervi intercostalis a supradictis gangliis exsurgens, secus corpora vertebrarum dorsi descendens.

25. 25. 25. 25. 25. Trunci anastomotici intercostalis et dorsalium.

IIDEM NERVI CEREBRALES AD LAEVAM

26. Portio mollis atque dura septimi paris, meatum auditorium internum ingrediens.

27. Rursus portio dura, seu facialis.

NERVUS OCTAVI PARIS, SEU VAGUS

28. Nervus glosso-pharyngeus;

29. —— vagi nomen retinens;

30. —— accessorius Willisii, qui simul juncti foramen lacerum posticum ingrediuntur.

31. Rursus truncus praecipuus accessorii Willisii e cranio egrediens.

32. 32. Trunci et rami ejusdem, primos nervos cervicales adeuntes.

33. 33. 33. Continuatio trunci praecipui, ejusque propagines per musculum cucullarem.

34. Rursus truncus praecipuus nervi vagi una cum vena jugulari interna.

NERVUS SUBTEROCCIPITALIS

35. Truncus praecipuus e fine medullae oblongatae, duplici ordine nervulorum, egrediens: hinc ganglion et anastomosis cum intercostali.

NERVUS INTERCOSTALIS

36. Ganglion fusiforme, seu cervicale superius, secus carotidem internam.

37. Trunci molles ad eumdem pertinentes circa vasa arteriaca: hinc

38. Truncus praecipuus intercostalis.

39. Portio ganglii cervicalis medii; unde

40. Trunci intercostales, qui ad ganglion cervicale inferius.

41. Hujus ganglii portio.

42. Truncus praecipuus intercostalis, qui ad

43. Ganglion thoracicum.

44. 44. Trunci, unde plexus cardiacus.

45. 45. 45. 45. 45. 45. Truncus praecipuus intercostalis a supradicto ganglio, per thoracem descendens: hinc

46. Trunci oesophagei et aortici.

NERVUS SPLACNICUS MAJOR

47. 47. 47. 47. Trunci majoris nervi intercostalis; unde

48. 48. Nervus splacnicus major.

NERVUS SPLACNICUS MINOR

49. Truncus praecipuus: hinc

50. Trunci et rami, unde plexus renalis;

51. ———— unde plexus spermaticus.

NERVI SPINALES CERVICALES AD LAEVAM

1. Truncus praecipuus nervi cervicalis primi.

2. Truncus praecipuus nervi cervicalis secundi.

3. Truncus praecipuus nervi cervicalis tertii.

4. Truncus praecipuus nervi cervicalis quarti.

5. Truncus praecipuus nervi cervicalis quinti.

6. Truncus praecipuus nervi cervicalis sexti.

7. Truncus praecipuus nervi cervicalis septimi, dura meninge obducti, eorumque divisiones.

8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Trunci cervicales postici excisi.

9. 9. 9. 9. Trunci anastomotici cum accessorio Willisii et cervicalibus supradictis.

10. 10. Trunci atque propagines, unde plexus superior subcutaneus colli.

11. 11. Trunci et propagines, unde plexus medius.

12. Trunci et propagines, unde plexus inferior; qui omnes a primo, secundo, et tertio nervo cervicalium.

13. 13. 13. 13. Trunci praecipui quarti, quinti, sexti et septimi cervicalis, atque primi dorsalis, unde plexus brachialis, ejusque divisio: videlicet

14. Nervus scapularis, seu supraspinosus.

15. Nervus axillaris.

16. 16. Trunci et rami, qui ad musculum infrascapularem.

17. Truncus, qui ad musculum latissimum dorsi.

18. Truncus praecipuus nervi radialis.

19. 19. Hujus trunci et rami, qui per musculum tricipitem.

20. 20. Truncus praecipuus nervi cubitalis, seu ulnaris secus humerum.

21. 21. Truncus praecipuus nervi musculo-cutanei, seu externi.

22. Truncus praecipuus nervi mediani;

23. ——— nervi cutanei interni excisi.

IIDEM NERVI SPINALES CERVICALES AD DEXTERAM

24. Truncus praecipuus nervi cervicalis primi.

25. Truncus praecipuus nervi cervicalis secundi.

26. Truncus praecipuus nervi cervicalis tertii.

27. Truncus praecipuus nervi cervicalis quarti.

28. Truncus praecipuus nervi cervicalis quinti.

29. Truncus praecipuus nervi cervicalis sexti.

30. Truncus praecipuus nervi cervicalis septimi, eorumque ganglia, dura meninge expoliata, quae a posticis nervorum stratis exsurgunt: quamquam etiam filamenta ab anticis stratis in ipsis conveniant.

31. 31. 31. 31. 31. 31. 31. Nervi cervicales postici, qui ad musculos colli.

32. 32. 32. 32. 32. 32. Surculi anastomotici eorumdem cervicalium, et cum accessorio Willisii.

33. 33. Trunci et rami, qui ad plexum ascendentem subcutaneum colli.

34. 34. Trunci et rami, qui ad plexum transversum, seu medium.

35. 35. Trunci et rami, qui ad plexum descendentem, seu inferiorem colli; et hi omnes (33. 34. 35.) a primo, secundo et tertio nervo cervicali.

36. 36. 36. 36. Trunci praecipui quarti, quinti, sexti, et septimi cervicalis, atque primi dorsalis, unde plexus brachialis.

37. Truncus praecipuus nervi supraspinosi scapularis.

38. 38. Trunci quarti, et quinti nervi cervicalis, unde thoracicus.

39. 39. Truncus et rami ejusdem, qui ad musculum latissimum dorsi, et dentatum majorem.

40. Truncus praecipuus nervi axillaris; unde

41. Trunci et rami, qui ad infrascapularem musculum.

42. Trunci et rami, qui ad rotundum majorem.

43. Trunci et rami, qui ad latissimum dorsi.

44. Truncus praecipuus nervi radialis.

45. 45. 45. Trunci et rami, qui per musculum tricipitem.

46. 46. Truncus praecipuus nervi cubitalis, seu ulnaris.

47. 47. Truncus praecipuus nervi mediani.

48. Truncus praecipuus nervi cutanei interni.

49. Truncus praecipuus nervi cutanei externi, seu musculo-cutanei.

NERVI SPINALES DORSALES AD LAEVAM

1. Truncus praecipuus dorsalis primi;
2. ——— ——— secundi;
3. ——— ——— tertii;
4. ——— ——— quarti;
5. ——— ——— quinti;
6. ——— ——— sexti;
7. ——— ——— septimi;
8. ——— ——— octavi;
9. ——— ——— noni;
10. ——— ——— decimi;
11. ——— ——— undecimi;
12. ——— ——— duodecimi: ganglia exurgentia, dura meninge obducta, prout cervicales hujus lateris, quorum truncorum primus, plexum brachialem, ut supranotatum, adit.

13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Trunci dorsales anastomotici cum majore nervo intercostali.

14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. Trun-

ci dorsales postici, qui ad musculos dorsi.

15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Trunci dorsales antici inter costas repentes.

IIDEM NERVI DORSALES SPINALES AD DEXTERAM

16. Truncus praecipuus dorsalis primi, qui ad efformandum plexum brachialem una cum cervicalibus.

17. Truncus praecipuus dorsalis secundi;

18. ——— ——— tertii;

19. ——— ——— quarti;

20. ——— ——— quinti;

21. ——— ——— sexti;

22. ——— ——— septimi;

23. ——— ——— octavi;

24. ——— ——— noni;

25. ——— ——— decimi;

26. ——— ——— undecimi;

27. ——— ——— duodecimi; eorumque ganglia, dura meninge expoliata, prout nervi cervicales hujus lateris.

28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. Trunci et rami dorsales postici excisi.

29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. Trunci et rami dorsales antici, qui ad spatia intercostalia.

30. Truncus anastomoticus inter ultimum dorsi, et primum nervum lumborum.

NERVI SPINALES LUMBARES AD LAEVAM

1. Truncus praecipuus lumbaris primi;

2. ——— ——— secundi;

3. ——— ——— tertii;

4. ——— ——— quarti;

5. ——— ——— quinti, dura meninge obducti.

6. 6. 6. Trunci et rami lumbares postici, et abdominales excisi.

7. 7. 7. Trunci anastomotici, unde plexus cruralis.

8. Truncus praecipuus cruralis, a primo, secundo, et tertio lumbarium.

9. Nervus obturator, ad eumdem pertinens.

10. 10. Trunci praecipui quarti, et quinti lumbarium, unde plexus ischiaticus.

IIDEM NERVI SPINALES LUMBARES AD DEXTERAM

11. Truncus praecipuus lumbaris primi;

12. ——— ——— secundi;

13. ——— ——— tertii;

14. ——— ——— quarti;

15. ——— ——— quinti, quorum ganglia dura meninge exuta.

16. 16. 16. 16. Trunci et rami lumbares postici, qui ad musculos hujus regionis.

17. 17. Trunci et rami lumbares antici, qui ad musculos abdominis, utrique excisi.

18. 18. 18. Trunci et rami lumbares, qui ad psoam.

19. 19. 19. Trunci et rami anastomotici primi, secundi et tertii, unde plexus cruralis; hinc

20. Truncus praecipuus nervi cruralis;

21. ——— ——— obturatoris.

22. 22. Trunci praecipui quarti et quinti lumbaris, unde, una cum sacris, plexus ischiaticus.

NERVI SPINALES SACRI AD LAEVAM

1. Truncus praecipuus primi nervi sacri;

2. ——— ——— secundi;

3. ——— ——— tertii;

4. ——— ——— quarti;

5. ——— ——— quinti;

6. ——— ——— sexti nervi sacri, dura meninge obducti.

7. 7. 7. Trunci praecipui primi, secundi et tertii sacrorum, una cum quarto et quinto lumbarium, unde plexus ischiaticus: hinc

8. 8. Truncus praecipuus major nervi ischiatici; unde

9. 9. 9. Trunci et rami ischiatici glutei excisi.

10. 10. Trunci praecipui tertii, et quarti nervi sacri, qui ad efformandum plexum pudendum; unde

11. 11. 11. Trunci et rami pudendi.

IIDEM NERVI SACRI AD DEXTERAM

12. Truncus praecipuus primi nervi sacri.

13. Truncus praecipuus secundi nervi sacri.

14. Truncus praecipuus tertii nervi sacri;
15. ——— quarti;
16. ——— quinti;
17. ——— sexti, dura meninge exuti.
18. 18. 18. Trunci sacri postici excisi;
19. 19. 19. ——— anastomotici eorumdem;
20. 20. 20. ——— praecipui primi, secundi, et tertii sacrorum, qui una cum quarto, et quinto lumbarium ad plexum ischiaticum.
21. 21. Truncus praecipuus major nervi ischiatici hinc enascens.
22. 22. Trunci et rami ischiatici glutei;
23. 23. ——— praecipui tertii, et quarti nervi sacri, qui ad plexum pudendum communem.

VISCERA

TABULA VIII.

FIGURA I.

Medullam oblongatam et spinalem, sectam atque diductam ostendit figura haec.

OSSA

I. I. Portio ossis temporalis secti prope apophysim mastoideam.
II. II. Cornua majora ossis hyoidis.
III. Claviculae portio, ad dexteram.
IV. Portio scapulae dexterae.
V. Pars processus coracoidei ejusdem;
VI. ——— acromialis ejusdem.
VII. Dexteri humeri portio.
VIII. VIII. VIII. VIII. Nonnullarum costarum portio utriusque lateris.
IX. IX. Cristae ossis ilei.
X. Portiuncula apophysis trocanteris dexteri femoris.
XI. Portiuncula ossis coccygis.

ORGANA ET VISCERA

A. Facies postica narium;
B. ——— uvulae et veli palatini.
C. Basis linguae, ejusque papillae.
D. *D*. Facies postica laryngis: hinc cartilagines epiglottidis, duplicis arithenoideae, thyroideae et cricoidis, nec non initium asperae arteriae.
E. Facies postica glandulae thyroideae;
F. ——— auriculae dexterae cordis.
G. Facies postica apicis ejusdem, ad laevam.
H. *H*. *H*. Hepatis convexa facies.
I. Portio ligamenti coronarii ejusdem, a diaphragmate exsecti.
K. Facies postica ventriculi;
L. ——— convexa splenis.
M. Portio intestini colon dexteri;
N. ——— ——— sinistri.
O. Facies postica intestini recti.
P. *P*. Renes subcenturiati, seu capsulae suprarenales.
Q. *Q*. Renum facies postica.
R. *R*. Uretheres.
S. *S*. *S*. *S*. *S*. *S*. *S*. *S*. Medulla spinalis utrimque divisa.

MUSCULI

A. Portio musculi arithenoidei obliqui;
B. B. ——— circo-arithenoidei postici.
C. Portio musculi sterno-hyoidei dexteri.
D. D. Musculi sterno-thyroidei.
E. Portiuncula musculi subclavii, ad dexteram.
F. Portiuncula musculi supraspinosi;
G. ——— subterspinosi;
H. ——— rotundi minoris;
I. ——— rotundi majoris;
K. ——— pectoralium ejusdem lateris.
L. Portiuncula musculi bicipitis brachialis.
M. Portiuncula musculi tricipitis ejusdem brachii.
N. N. N. N. Portio intercostalium internorum.
O. O. Reliquiae diaphragmatis.
P P. Portio utriusque glutei minoris;
Q. Q. ——— gemelli femoris;
R. ——— elevatoris ani.

v

ARTERIAE

ARTERIAE PULMONALES

a. a. a. Trunci praecipui, excisi.

AORTA

b. b. b. b. Truncus praecipuus per thoracem descendens, ad iliacas primitivas usque.

ARTERIA INNOMINATA, EJUSQUE TRUNCI PRAECIPUI AD DEXTERAM

c. Truncus praecipuus, unde carotis et subclavia.

d. Truncus et rami thyroideae seu infimae, eorumque decursus.

e. e. Truncus praecipuus arteriae carotidis primitivae, ejusque decursus secus collum.

f. Truncus praecipuus arteriae thyroideae superioris, ad carotidem externam pertinens.

g. Truncus praecipuus arteriae carotidis internae, ejusque ascensus in cranii cavum per ductum caroticum reseratum.

h. Truncus praecipuus arteriae subclaviae;

i. ——— ——— thyroideae inferioris.

k. Truncus praecipuus arteriae cervicalis transversae, excisae.

l. Truncus et rami, qui ad glandulam thyroideam et ad laryngem, eorumque decursus.

m. Truncus praecipuus arteriae vertebralis, excisae circa medium.

n. Truncus praecipuus arteriae intercostalis subclaviae, seu superioris, excisae.

o. Truncus praecipuus arteriae mammalis internae.

p. Truncus praecipuus arteriae supraspinosae scapularis.

q. Continuatio trunci praecipui arteriae subclaviae in axillarem.

r. Truncus praecipuus arteriae thoracicae axillaris.

s. s. Trunci praecipui arteriae scapularis.

t. t. t. Continuatio trunci praecipui axillaris in arteriam humeralem, ejusque decursus.

u. Truncus praecipuus arteriae mammalis externae, seu thoracicae longae, excisae.

v. Truncus praecipuus arteriae circumflexae humeralis posticae, ejusque decursus.

ARTERIAE COLLI AD LAEVAM

w. Truncus praecipuus arteriae carotidis primitivae, ejusque decursus.

x. Truncus praecipuus arteriae thyroideae superioris, ejusque decursus.

y. Continuatio trunci praecipui arteriae carotidis internae, ejusque ascensus in cranium per ductum caroticum reseratum.

z. Truncus praecipuus arteriae subclaviae;

a. ——— ——— mammalis internae.

b. Truncus praecipuus arteriae cervicalis transversae.

c. c. Truncus praecipuus arteriae thyroideae inferioris, ejusque ascensus ad glandulam thyroideam, et ad laryngem.

d. d. Truncus praecipuus arteriae vertebralis, ejusque decursus.

e. e. e. e. e. Trunci intervertebrales spinosi, excisi.

ARTERIAE INTERCOSTALES AORTICAE

f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. Trunci praecipui ad laevam.

g. g. g. g. g. g. g. g. g. g. Trunci praecipui ad dexteram, eorumque decursus.

ARTERIAE LUMBARES

h. h. h. h. Trunci praecipui ad laevam;

i. i. i. i. ——— ad dexteram, prope originem aorticam excisi.

ARTERIAE EMULGENTES

k. k. Parva portio trunci praecipui, ejusque decursus ad renes.

ARTERIAE ILIACAE PRIMITIVAE

l. l. Trunci praecipui ab aortae divisione.

m. m. m. Truncus praecipuus arteriae sacrae mediae, ejusque decursus.

n. n. Parva portio arteriae iliacae externae, seu cruralis.

o. o. Truncus praecipuus arteriae hypogastricae, seu iliacae externae.

p. p. Truncus praecipuus arteriae gluteae, seu iliacae posticae.

q. q. Trunci praecipui arteriae pudendae communis.

r. r. Trunci praecipui arteriae ischiaticae, excisi.

VENAE

VENAE CAVAM INFERIOREM ADEUNTES

1. 1. Trunci praecipui venae pudendae ac ischiaticae, nec non

2. 2. Trunci praecipui venae gluteae;

3. 3. ——— —— hypogastricae.

4. 4. Trunci praecipui venae sacrae lateralis, eorumque decursus ad dexteram et laevam.

5. Truncus praecipuus venae sacrae mediae.

6. Truncus praecipuus venae ileo-lumbaris sinistrae.

7. 7. Trunci praecipui venae iliacae primitivae eosdem colligentis.

8. Truncus praecipuus venae cavae inferioris, ejusque decursus.

9. Truncus praecipuus venae primae;

10. ——— —— secundae;

11. ——— —— tertiae lumbaris ad dexteram, earumque ad cavam concursus.

12. Truncus praecipuus venae emulgentis;

13 ——— —— lumbaris secundae.

14. Truncus praecipuus venae lumbaris tertiae, ejusque ascensus ad cavam inferiorem.

15. Truncus praecipuus venae emulgentis;

16. ——— —— cavae inferioris, quae ad cordis auriculam dexteram.

VENAE IN AZYGAM CONVENIENTES

17. Truncus, qui a secunda vena lumbari sinistra.

18. Truncus, qui a secunda et tertia vena lumbari; unde vena semiazyga hujus lateris.

19. 19. 19. 19. Trunci praecipui venae intercostalis inferioris; unde

20. Truncus praecipuus venae semiazygae, qui ad azygam majorem.

21. 21. 21. Trunci anastomotici inter semiazygam et azygam majorem.

22. 22. 22. Trunci praecipui venae intercostalis mediae, eorumque decursus ad azygam majorem.

23. 23. Truncus anastomoticus inter venam azygam et subclaviam sinistram.

24. 24. 24. 24. Trunci venae intercostalis superioris easdem adeuntes.

25. 25. 25. Truncus praecipuus venae azygae majoris, ab emulgente lateris dexteri procedens, ejusque ascensus ad cavam superiorem.

26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. Trunci praecipui venae intercostalis dexterae.

27. Truncus praecipuus venae intercostalis superioris, seu intercostalis subclaviae.

VENAE CAVAM SUPERIOREM ADEUNTES AD LAEVAM

28. 28. 28. Truncus praecipuus venae jugularis internae, ejusque secus collum descensus.

29. Reliquiae trunci praecipui venae vertebralis; et

30. Reliquiae trunci praecipui venae subclaviae excisae.

EAEDEM AD DEXTERAM

31. Trunci praecipui venae thyroideae mediae seu inferioris, ejusque decursus.

32. 32. Truncus praecipuus venae jugularis internae.

33. 33. Truncus praecipuus venae humero-axillaris.

34. Truncus praecipuus venae circumflexae humeralis, ejusque decursus.

35. 35. Trunci venae mammalis externae.

36. Truncus venae thoracicae axillaris excisae.

37. Trunci venae infrascapularis.

38. 38. Trunci venae supraspinosae scapularis.

39. Portio trunci praecipui venae subclaviae.

40. Portio trunci praecipui venae cavae superioris.

VENAE PULMONALES

41. 41. Trunci praecipui venae pulmonalis dexterae.

42. 42. Trunci praecipui venae pulmonalis sinistrae, prope auriculam seu sinum sinistrum cordis, excisi.

VASA LYMPHATICA

A. A. A. Origo haemorrhoidalium internorum, eorumque decursus ad

B. B. B. Glandulas sacras.

C. C. C. Trunci et plexus efferentes eorumdem, nec non ipsorum decursus et ingressus in glandulas lumbares dexteras.

D. Parva glandula sacro-iliaca sinistra;

E. ———— et plexus iliaco-lumbaris, ad laevam circa Aortam; hinc

F. F. F. F. Trunci praecipui, qui ad ductum thoracicum, eorumque decursus.

G. G. G. Glandulae lumbares dexterae secus venam cavam.

H. H. H. Trunci efferentes earumdem, atque eorum anastomoses cum plexibus lumbaribus sinistris, eorumque ascensus ad ductum thoracicum.

I. I. I. Trunci emulgentes dexteri a parenchymate renis, eorumque anastomosis cum praecedentibus.

K. Cisterna Pecqueti, seu initium ductus thoracici.

L. L. Trunci et glandulae emulgentes sinistrae a rene, earumque decursus ad ductum thoracicum.

M. M. M. Truncus praecipuus ductus thoracici, ejusque decursus inter aortam et venam azygam.

N. N. N. N. N N. N. N. N. N. Trunci et glandulae intercostales dexterae.

O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. Trunci et glandulae intercostales sinistrae, eorumque decursus una cum vasis sanguineis et nervis.

P. P. P. P. Trunci et glandulae mediastini inferiores.

Q. Q. Q. Q. Q. Trunci et glandulae mediastini medii.

R. R. R. R. Trunci et glandulae mediastini superioris, in quas conveniunt trunci intercostales P, Q, ipsorumque plexus circa vasa sauguinea prope ductum thoracicum.

S. Major truncus lateris dexteri una cum majore thoracico ad arcum aorticum.

T. Continuatio et decursus ductus thoracici per regionem cervicalem lateris sinistri, ejusque divisio.

U. Truncus praecipuus e supradicta divisione, ejusque in venam subclaviam ingressus.

V. Continuatio alterius trunci praecipui, ejusque decursus.

X. Diductio ejusdem, seu ampulla inde enascens.

Y. Truncus efferens ab eadem, ejusque insertio in angulum subclaviae sinistrae et jugularis.

Z. Reliquiae majoris lymphatici dexteri excisi.

NERVI

NERVI CEREBRALES

NERVUS OCTAVI PARIS, SEU VAGUS ET ACCESSORIUS WILLISII AD LAEVAM

1. Truncus praecipuus prope ipsorum egressum e cranio, una cum vena jugulari interna.

2. Truncus praecipuus nervi accessorii Willisii excisus, ejusque cum intercostali conjunctio.

3. Continuatio trunci praecipui nervi vagi, ejusque secus collum decursus.

4. Rursus in cavum thoracicum inter arteriam subclaviam et aortam.

5. Truncus praecipuus recurrentis, aortae curvaturam circumdans.

6. Truncus praecipuus et rami ejusdem cum nervis mollibus intercostalis, et inde plexus ejusdem.

7. 8. Trunci et rami tracheales, atque oesophagei, excisi.

9. Truncus et rami laryngei seu vocales, eorumque decursus.

IIDEM AD DEXTERAM

10. Trunci praecipui eorumdem, simul egredientes e cranii foramine lacero

postico una cum vena jugulari interna.

11. Truncus praecipuus nervi accessorii Willisii, excisus.

12. Truncus praecipuus nervi octavi paris, ejusque secus collum decursus.

13. Rursus inter arteriam atque venam subclaviam, ejusque divisio.

14. Truncus praecipuus recurrens ejusdem, arteriam subclaviam circumdans.

15. Truncus et rami anastomotici cum nervis mollibus intercostalis, eorumque decursus.

16. 17. Trunci et rami tracheales atque oesophagei, excisi.

18. Truncus et rami laryngei, seu vocales inde procedentes, eorumque decursus.

19. Continuatio trunci praecipui nervi vagi, ad plexum cardiacum pulmonarium atque oesophageum efformandum.

NERVUS INTERCOSTALIS, SEU MAJOR SYMPATHICUS AD LAEVAM

20. Truncus praecipuus ejusdem ad osseum ductum caroticum, arteriam carotidem internam ambiens.

21. Ganglion cervicale superius, seu primum fusiforme.

22. 23. Trunci vasculares seu nervi molles inde enascentes, una cum surculis arteriae carotidis externae, excisi.

24. 25. 26. Trunci anastomotici cum accessorio Willisii, ac primo cervicalium.

27. 28. 29. 30. Trunci cum octavo pare aliisque cervicalibus, conjuncti circa venam jugularem internam.

31. 32. Trunci molles seu vasculares, arteriam carotidem internam circumdantes, eorumque anastomoses cum recurrentibus vocalibus, et plexus inde enascentes.

33. Continuatio trunci praecipui intercostalis, ejusque secus collum inter carotidem et jugularem decursus; inde

34. Ganglion cervicale inferius, primumque thoracicum

35 36. 37. Trunci anastomotici inter ganglium, et nervos cervicales et dorsales; hinc

38. 39. 40. Trunci atque plexus subclavii et aortici, eorumque cum recurrentibus vocalibus decursus, atque conjunctio, ad nervi cardiaci productionem.

41. Truncus praecipuus nervi intercostalis ab ipso ganglio, ejusque cum dorsalibus respondentibus conjunctio.

42. Ganglion thoracicum, ejusque cum dorsalibus respondentibus conjunctio.

43. 44. 45. 46. Prima, secunda, tertia, quarta et quinta radix majoris nervi splacnici, ad eumdem intercostalem pertinentis, et hinc rami aortici.

47. 48. 49. 50. Trunci intercostales, cum nervis dorsalibus conjuncti.

51. Ganglion alterum thoracicum atque descensus trunci praecipui intercostalis, nec non anastomoses cum nervis dorsalibus.

52. Ganglion ultimum thoracicum inde exurgens, ejusque cum dorsalibus anastomoses.

53. 54. Trunci et rami ejusdem, ad parvum splacnicum efformandum.

55. Trunci et rami intercostales anastomotici cum nervis dorsalibus; et hinc

56. Ganglion intercostale lumbare primum.

57. 58. 59 60. Trunci nervi lumbaris concurrentes.

61. 62. Trunci ad ganglium, atque inde ad plexum mesentericum inferiorem, seu medium efformandum.

63. 64. Secundum et tertium ganglion intercostale lumbare.

65. 66. 67. Trunci anastomotici cum nervis lumbaribus respondentibus.

68. 69. Trunci, plexum hypogastricum seu mesentericum infimum efformantes; et hinc

70. 71. 72. 73. Ganglia intercostalia sacra.

74. 75. 76. 77. Trunci nervi sacri concurrentes; et hinc

78. 79. 80. 81. 82. Trunci haemorrhoidales, eorumque per faciem posticam intestini recti decursus.

IDEM AD DEXTERAM

83. Trunci praecipui ejusdem ad osseum

ductum caroticum, et circa arteriam carotidem internam; et hinc

84. Ganglion cervicale superius, seu fusiforme.

85. 86. 87. 88. Trunci vasculares, seu nervi molles, eorumque circa ramos carotidis externae decursus.

89. 90. Trunci anastomotici cum accessorio Willisii, et cum primis cervicalibus, excisis.

91. 92. 93. Trunci cum ceteris cervicalibus, pariter excisis, conjuncti.

94. 95. Trunci vasculares seu molles, carotidem internam involventes, eorum cum recurrentibus vocalibus anastomosis atque decursus; inde ipsorum plexus; nec non

96. Ganglion et plexus subclavius ad nervum cardiacum producendum, eorumque circa praecipua vasa arteriaca decursus.

97. Continuatio trunci praecipui intercostalis, ad producendum ganglion cervicale inferius, ejusque cum nervis cervicalibus inferioribus conjunctio.

98. Conjunctio ganglii cervicalis inferioris et thoracici primi, unde intercostalis origo.

99. 100. Trunci et rami ejusdem, eorumque decursus atque concursus in plexum subclavium, ad producendos nervos cardiacos.

101. 102. 103. Trunci anastomotici inter ganglia supradicta et nervos dorsales; hinc

104. 105. 106. Secundum, tertium et quartum ganglion thoracicum; inde

107. 108. Trunci aortici, eorumque decursus.

109. 110. 111. Continuatio trunci praecipui intercostalis secus cavum thoracicum, ejusque cum nervis spinalibus dorsalibus respondentibus conjunctio.

112. 113. 114. 115. 116. Prima, secunda, tertia quarta et quinta radix nervi splacnici, et rami aortici hinc enascentes; inde

117. 118. Truncus praecipuus nervi splacnici majoris, ejusque decursus.

119. Truncus ejusdem intercostalis, ad parvum splacnicum.

120. 121. 122. 123. 124. Primum, secundum, tertium, quartum et quintum ganglion intercostale lumbare, eorumque cum nervis lumbaribus respondentibus conjunctio.

125. 126. 127. Trunci vasculares circa venam cavam inferiorem, plexus mesentericos adeuntes.

128. 129. 130. 131. 132. Primum, secundum tertium, quartum et quintum ganglion intercostale sacrum, eorumque cum nervis sacris respondentibus conjunctio.

133. 134. 135. Trunci et rami haemorrhoidales inde enascentes, eorumque per faciem posticam intestini recti decursus.

NERVI SPINALES AD DEXTERAM

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Trunci praecipui septem nervorum cervicalium, ganglia inde enascentia, proprio neurilemate expoliata, eorumque divisio.

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Trunci cervicales postici; et

3. 3. 3. Trunci cervicales antici, eorumque cum intercostali conjunctio, atque excisiones.

4 4. Plexus brachialis a quarto, quinto, sexto et septimo cervicali, atque primo nervo dorsali enascens.

5. Truncus praecipuus nervi supraspinosi.

6. ——— ——— musculi cutanei.

7. 7. Truncus praecipuus nervi axillaris;

8. ——— ——— radialis;

9. ——— ——— mediani;

10. ——— ——— cubitalis;

11. ——— ——— cutanei interni inde enascentes, excisi.

12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Trunci praecipui e duodecim nervis dorsalibus; ganglia inde enascentia, neurilemate exuta.

13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Trunci anastomotici cum intercostali.

14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. Trunci postici dorsales et antici thoracici excisi.

15. 15. 15. 15. 15. Trunci praecipui e quinque nervis lumbaribus; ganglia inde enascentia, neurilemate exuta.

16. 16. 16. 16. 16. Trunci anastomotici cum intercostali.

17. 17. Trunci mutuae conjunctionis.

18. 18. 18. Trunci, qui ad plexum cruralem atque ischiaticum efformandum.

19. 19. 19. 19. Trunci praecipui e quatuor sacris, et ganglia, neurilemate pariter exuta.

20. 20. 20. Trunci anastomotici cum intercostali hujus regionis.

21. 21. Plexus ischiaticus, ab eorum cum ultimis nervis lumbaribus conjunctione.

IIDEM NERVI SPINALES AD LAEVAM

22. Truncus praecipuus nervi accessorii Willisii a medulla spinali, excisus.

23. Truncus praecipuus nervi subterroccipitalis, pariter excisus.

24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. Trunci praecipui septem nervorum cervicalium, et ganglia, neurilemate exuta.

25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. Trunci cervicales postici atque anastomotici cum intercostali.

26. 26. 26. Trunci antici, ad producendum plexus subcutaneos colli.

27. 27. 27. 27. Trunci antici efformantes plexum brachialem, excisi.

28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. Trunci praecipui duodecim nervorum dorsalium, atque ganglia inde enascentia.

29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. Trunci dorsales postici atque antici thoracici inde enascentes, excisi, eorumque cum intercostali in hac regione conjunctio.

30. 30. 30. 30. 30. Trunci praecipui quinque nervorum lumbarium, ganglia, et cum intercostali anastomoses.

31. 31. 31. Trunci praecipui inde enascentes, e quibus plexus lumbaris.

32. 32. 32. Trunci praecipui, unde plexus cruralis.

33. Trunci praecipui, plexum ischiaticum efformantes.

34. 34. 34. 34. Truncus praecipuus e quatuor nervis sacris, eorumque cum gangliis intercostalibus conjunctio.

35. 35. Plexus ischiaticus ab iisdem, atque ab ultimis lumbaribus.

FIGURA II.

Vesica urinaria, et virilia.

OSSA

I. Portio vertebrarum lumbarium cum ligaminibus intervertebralibus.

II. Portio faciei articularis ossis sacri, seu symphisis sacro-iliaca dextera.

III. Portio faciei articularis symphisis ossis pubis sinistri.

ORGANA

A. A. Portio lateralis vesicae urinariae.

B. B. —— uretheris sinistri, dextero exciso

C. Portio utriusque arteriae umbilicalis, ligamenta lateralia vesicae efformantes

D. Testis sinister cum communi membrana, atque funiculi spermatici.

E. Ductus deferentis in abdominis cavuum progressus.

F. F. Portio ejusdem ductus testiculi dexteri excisi in abdominis cavo.

G. G. Portio vesiculae seminalis dexterae.

H. Facies superior et lateralis penis.

I. Glans, proprio epitelio exuta.

K. Corpus cavernosum dexterum, ad radicem ischiaticam excisum.

MUSCULI

A. Portio musculi iliaci interni.

B. B. Portio musculi obliqui interni et transversi.

C. Portio musculi cremasteris, funiculum spermaticum involventis, ab obliquo interno.

D. D. Portio musculi obliqui externi, ejusque ductus inguinalis.

E. Portio musculi sphincteris externi ani.

F. Portio musculi bulbo-cavernosi, seu acceleratoris urinae ad dexteram.

G. Portio musculi erectoris penis, seu ischio-cavernosi.

H. Portio musculi glutei majoris;

I. ——— adductoris majoris;

K. ——— gracilis, seu recti interni.

L. Portio musculi adductoris longi;

M. ——— sartorii;

N. ——— tensoris femoris; qui omnes ad sinistram.

ARTERIAE

AORTA ABDOMINALIS, EJUSQUE PROPAGINES

a. Truncus praecipuus ejusdem, ejusque descensus.

b. b. b. b. Trunci et rami e primis quatuor arteriis lumbaribus, excisi ad originem aorticam.

c. Truncus praecipuus arteriae iliacae primitivae sinistrae, ejusque divisio.

d. d. d. Truncus praecipuus arterie iliacae externae seu cruralis, ejusque descensus ad femur.

e. Parva portio trunci praecipui arteriae iliacae internae, seu hypogastricae.

f. f. Portio trunci praecipui arteriae spermaticae, ejusque decursus.

g. Truncus praecipuus arteriae iliacae primitivae dexterae, ejusque divisio.

h. Truncus praecipuus arteriae iliacae externae, seu cruralis excisae.

i. Truncus praecipuus arteriae iliacae internae seu hypogastricae.

k. Truncus praecipuus arteriae ileo-lumbaris.

l. l. Truncus praecipuus arteriae iliacae posticae, seu gluteae.

m. m. Truncus praecipuus arteriae ischiaticae.

n. Truncus praecipuus arteriae umbilicalis: et hinc.

o. o. Trunci et rami vesicales superiores, eorumque propagines.

p. Truncus praecipuus arteriae obturatricis, excisus.

q. Truncus praecipuus arteriae vesicalis.

r. r. r. Truncus et rami vesicales inferiores, eorumque decursus.

s. s. s. Truncus praecipuus arteriae pudendae communis, ejusque decursus.

t. t. t. Trunci et rami haemorrhoidales excisi; hinc

u. Truncus et rami, qui ad bulbum cavernosum urethrae, eorumque propagines.

v. v. Truncus et rami dorsales penis, eorumque decursus usque ad ejus apicem.

x. Truncus praecipuus arteriae pudendae dorsalis sinistrae.

y. y. Trunci et rami ejusdem, eorumque decursus.

VENAE

VENAE CAVAM INFERIOREM ADEUNTES

1. Truncus praecipuus venae cruralis et saphenae.

2. Parva portio venae iliacae primitivae.

3. 3. Truncus praecipuus venae spermaticae, ejusque decursus ad laevam.

4. 4. Truncus praecipuus venae azygae penis, ejusque decursus.

5. 5. 5. 5. Trunci praecipui, plexum venosum pone arcum pubis efformantes.

6. 6. 6. Trunci praecipui, unde plexus venosus vesicalis lateralis inferior.

7. 7. 7. Trunci praecipui, plexum venosum pudendum atque haemorrhoidalem adeuntes.

8. 8 8. Trunci praecipui ad plexus vesicalis superioris productionem concurrentes, eorumque decursus.

9. Truncus praecipuus venae obturatricis.

10. Truncus praecipuus venae ischiaticae.

11. Truncus praecipuus venae iliacae posticae, seu gluteae.

12. Truncus praecipuus venae ileo-lumbaris.

13. Trunci praecipui venae hypogastricae, seu iliacae internae.

14. Truncus praecipuus venae cruralis, seu iliacae externae, excisus.

PAULI MASCAGNII
ANATOMIA
UNIVERSA

XLIV. TABULIS AENEIS

JUXTA ARCHETYPUM HOMINIS ADULTI

ACCURATISSIME REPRAESENTATA

DEHINC AB EXCESSU AUCTORIS

CURA AC STUDIO

EQ. ANDREAE VACCÀ BERLINGHIERI

JACOBI BARZELLOTTI

ET

JOANNIS ROSINI

IN PISANA UNIVERSITATE PROFESSORUM

ABSOLUTA ATQUE EDITA

FASCICULUS SEPTIMUS

PISIS

APUD NICOLAUM CAPURRO

TYPIS FIRMINI DIDOT

MDCCCXXIX.

CORPORIS HUMANI

FACIE ADVERSA

STRATUM QUARTUM

TABULAE I. II. III.

Anticam humani Sceleti naturalis faciem, ac ligamenta propria ejusdem, vasa sanguinea nonnulla, praesertim intercostalia et mammalia periostium irretientia, una cum vasis lymphaticis ac nervis, exhibet figura haec.

OSSA ET CARTILAGINES

OSSA ET CARTILAGINES CAPITIS

A. A. A. Os frontale.
B. B. B. B. Os parietale, ad laevam.
C. Sutura coronalis.
D. Os sphenoides.
E. — temporale.
F. Apophysis zygomatica ejusdem
G. —— mastoidea ejusdem.
H. Cartilago auricularis, et meatus auditorius externus.
I. Sutura temporalis, seu squamosa.
K. Os occipitale.
L. L. Sutura lambdoidea.
M. Processus coracoideus ejusdem.
N. Os nasale, ad laevam.
O. Cartilago nasalis, pinnas naricis constituens.
P. P. P. Os maxillare superius.
Q. Q. Q. Os zygomaticum.
R. Cavum orbitale, ad laevam.
S. Ostium ductus lacrymalis.
T.T. Os maxillare inferius.
U. Apophysis coronoidea, ac
V. —— condyloidea ejusdem.
W. Dentes incisivi, et
X. —— canini.
Y.Y. Dentes molares minimi, et
Z. Z. Z. Dentes molares maximi.

OSSA ET CARTILAGINES TRUNCI

COLUMNA VERTEBRALIS

I. Atlas, II. Epistropheus, et III. IV. V. VI. VII. vertebra cervicalis.
A. A. A. A. A. A. A. Processus transversi et obliqui earumdem.
B. B. B. B. B. B. Foramina intervertebralia, seu conjunctionis earumdem, ad nervorum cervicalium egressum.
C. C. Foramina intertrasversa, ad ingressum arteriae vertebralis.
D. D. D. D. D. D. Portio antica corporis vertebrarum dorsalium; et prima, secunda, tertia, quarta, et quinta vertebra lumbaris.
E. E. Processus transversi earumdem.
F. F. F. F. Foramina conjunctionis, ad egressum nervorum lumbarium.
G. G. Facies antica ossis sacri.
H. H. H. H. H. H. Foramina, e quibus nervi sacri egrediuntur.
I. Facies antica coccygis.

COSTAE ET STERNUM

I. II. III. IV. V. VI. et VII. Costa legitima, utriusque lateris.
VIII. IX. X. XI. et XII. Costae utriusque lateris, seu nothae.
K. K. K. K. K. K. Capitula articularia, et
L. L. Collum earumdem.
M. M. Tuberculum articulare.
N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. Cartilagines costales, sternum et costas conjungentes.
O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. Cartilagines costales nothae.
P. P. P. Facies antica ossis sterni.

WELLCOME LIBRARY INSTITUTE

Q. Cartilago mucronata, seu xyphoides ejusdem.

PELVIS

R. R. R. R. R. R. R. R. Facies interna utriusque ossis ilei.
S. S. Cristae eorumdem.
T. T. Spina antica superior;
U. U. —— antica inferior ejusdem.
V. V. Portio faciei internae ossis ischii dexteri, ejusque spina.
W. W. Tuberositas ischiatica, ad dexteram et laevam.
X. X. X. Facies antica atque superior ossis pubis.
Y. Y. Portio majoris foraminis ovalis seu thyroidei.

OSSA ARTICULI SUPERIORIS DEXTERI

HUMERUS

A. Os claviculare.
B. Extremum superius sterni, et
C. —— scapulae.
D. Portio faciei internae, seu anticae ossis scapulae.
E. Processus coracoideus, et
F. —— acromialis ejusdem.

BRACHIUM

G. G. Os humerale periostio obductum cum vasis sanguineis.
H. Caput humeri, ligamento capsulari exutum.
I. Condylus internus extremitatis inferioris.

ANTIBRACHIUM

K. K. Os ulnare, seu cubitale periostio obductum, una cum vasis sanguineis.
L. Apophysis olecranea, seu processus anconeus.
M. Portio processus coronoidis.
N. Extremum inferius ejusdem.
O. O. Os radii periostio obductum cum vasis sanguineis.
P. Extremum superius seu caput articulare.
Q. Collum ejusdem.
R. Tuberositas.
S. Extremum inferius.

MANUS

T. Facies palmaris ossium carpi, propriis ligaminibus obducti.
U. Portio ossis pisiformis, seu rotundi.
V. —— uncinati.
W. Portio ossis trapetii, seu multanguli majoris.
X. Facies palmaris ossis metacarpei pollicis; et
Y. Facies palmaris ossis metacarpei indicis.
Z. Facies palmaris ossis metacarpei medii;
A. —— —— —— —— anularis.
B. Facies palmaris ossis metacarpei auricularis, seu minimi.
C. Ossiculum sesamoideum, ad minimum pertinens.
D. D. D. D. D. Facies palmaris primi ordinis phalangei digitalis.
E. E. E. E. Facies palmaris secundi, et
F. F. F. F. F. —— tertii ordinis ejusdem.

OSSA EXTREMI SUPERIORIS SEU ARTICULI, SINISTRI

HUMERUS

A. Os claviculare ejusque diaphisis.
B. Extremum sterni.
C. Extremum scapulae.
D. D. D. Portio faciei internae ossis scapularis.
E. Processus coracoideus, et
F. —— acromialis ejusdem.

BRACHIUM

G. G. Os humeri periostio exutum.
H. Caput superius.
I. Tuberositas major.
K. Cavitas scaphoidea.
L. Condylus externus, et extremitas inferior.

ANTIBRACHIUM

M. M. Os cubiti seu ulnare, ejusque periostium, una cum vasis sanguineis.
N. Apophysis olecranea, seu extremitas superior.
O. Portio processus coronoidei.
P. Extremitas inferior, seu carpea.
Q. Q. Os radii una cum periostio.
R. Extremitas superior, seu capitulum articulare.
S. Extremitas inferior, seu carpea.
T. Processus styloides.

15. Truncus praecipuus venae iliacae primitivae.

16. 16. 16. 16. Trunci praecipui venae lumbaris.

17. Truncus praecipuus venae cavae inferioris, seu ascendentis.

VASA LYMPHATICA

A. A. A. Trunci praecipui lymphatici iliaci, et plexus inde enascens circa vasa sanguinea ejusdem nominis.

B. B. Glandulae quas ingrediuntur, et hinc rete vasculare lymphaticum.

C. C. Trunci efferentes, eorumque decursus, atque excisio.

NERVI

NERVI INTERCOSTALES LATERIS DEXTERI

1. 2. Trunci duo praecipui e regione thoracica, eorumque decursus.

3. 4. Trunci duo ligamentum longitudinale anticum vertebrale perforantes, qui praecedentibus junguntur; et hinc

5. 6. 7. 8. Ganglia intercostalia lumbaria.

9. 10. 11. Trunci et rami a gangliis supradictis, ad plexum hypogastricum atque mesentericum infimum producendum, excisi.

12. Continuatio trunci praecipui intercostalis, ejusque in pelvim descensus.

NERVI SPINALES LUMBARES

13. Truncus praecipuus primi nervi lumbaris.

14. 15. Trunci et rami musculares ejusdem, excisi.

16. Trunci et rami anastomotici cum secundo nervo lumbari.

17. 18. 19. Trunci et rami anastomotici cum nervo intercostali.

20. Truncus praecipuus secundi nervi lumbaris.

21. 22. 23. Trunci et rami musculares, excisi.

24. Truncus anastomoticus cum tertio nervo lumbari.

25. Truncus, seu radix prima nervi obturatoris.

26. Truncus et rami anastomotici cum nervo intercostali.

27. Truncus praecipuus tertii nervi lumbaris.

28. 29. Trunci cum quarto nervo lumbari conjuncti.

30. Truncus et rami musculares inde enascentes, excisi.

31. Truncus, seu secunda radix nervi obturatoris.

32. 33. Trunci cum nervo intercostali conjuncti.

34. Truncus praecipuus quarti nervi lumbaris.

35. Truncus anastomoticus cum nervo obturatore, seu tertia radix ejusdem.

36. 37. Trunci anastomotici cum intercostali, eorumque ganglia; hinc

38. Trunci et rami musculares excisi.

39. Continuatio trunci praecipui ejusdem, atque propagines, quae cum praedictis lumbaribus ad producendum plexum cruralem concurrunt.

NERVI SACRI

40. Parva portio quinti nervi lumbaris

41. Portio trunci praecipui primi nervi sacri.

42. Portio trunci praecipui secundi;

43. ——— ——— tertii; hinc

44. Plexus et nervus ischiaticus.

45. 46. Trunci et rami ischiatici glutei.

47. Truncus ischiaticus cutaneus, seu femoralis posticus, inde

48. Plexus pudendus communis; et hinc

49. 50. Trunci et rami pudendi glutei excisi.

51. Trunci praecipui pudendi communis divisio.

52. Truncus praecipuus pudendus inferior, seu haemorrhoidalis.

53. 54. 55. Trunci et rami, qui ad musculos obturatores, internum, elevatorem, atque sphincterem ani, excisi.

56. 57. Continuatio trunci praecipui ejusdem, ejusque decursus per musculum bulbo-cavernosum.

58. Truncus praecipuus pudendus superior, seu dorsalis penis.

59. 60. Trunci et rami perinaeales excisi.

61. 62. 63. 64. Trunci et rami dorsales superiores atque laterales penis inde e-

nascentes, eorumque decursus usque ad ejus apicem.

65. Truncus praecipuus pudendus superior, seu dorsalis lateris sinistri sub pubis arcu, ejusque multiplex divisio.

66. 67. 68. Trunci et rami dorsales superiores atque laterales inde enascentes, eorumque decursus ad penis apicem.

69. Truncus praecipuus quarti et quinti nervi sacri, eorumque plexus.

70. 71. Trunci et rami vesicales laterales superiores.

72. 73. Trunci et rami, qui ad vesiculas seminales.

74. 75. Trunci et rami vesicales inferiores;

76. 77. 78. ——— anastomotici cum pudendo superiori, eorumque decursus.

FIGURA III.

Rursus vesica urinaria et virilia, amplius illustrata.

OSSA

I. Portio vertebrarum lumbarium cum ligamentis.

II. Facies articularis symphisis sacro-iliacae dexterae.

III. Portio ossis sacri atque coccygis.

IV. Facies sinistra symphisis pubis.

V. Portio tuberis ischiatici.

ORGANA ET VISCERA

A. A. A. Facies postica et lateralis dextera vesicae urinariae.

B. Ligamenta lateralia ejusdem, ab arteriis umbilicalibus.

C. C. Uretheres, quorum dexter excisus ad insertionem vesicalem.

D. D. Portio ductus deferentis excisi pone vesicam,

E. E. Vesiculae seminales.

F. Glandula prostata.

G. Portio membranacea urethrae.

H. H. H. Portio urethrae spongiosae, ejusque vascularis textus.

I. Glans.

K. Corpus cavernosum dexterum ejusdem, prope ischium excisum.

MUSCULI

A. A. Parva portio musculi diaphragmatis.

B. B. B. Portio musculi intertransversalis lumbaris.

C. Portio musculi psoas majoris;

D. ——— iliaci interni.

E. E. Parva portio musculi obliqui externi, interni, atque transversi, parietem abdominalem efformantes.

F. Parva portio musculi recti abdominalis.

G. Portio musculi obturatoris interni excisi.

H. Portio musculi ischio-cavernosi;

I. ——— elevatoris ani;

K. ——— coccygei;

L. ——— pyramidalis;

M. ——— sphincteris interni atque externi ani.

N. Portio musculi glutei majoris.

ARTERIAE

AORTA ABDOMINALIS EJUSQUE TRUNCI PRAECIPUI

a. Truncus praecipuus, excisus subter arteriam mesentericam inferiorem.

b. b. b. Trunci praecipui arteriae lumbaris dexterae, ejusque decursus.

c. Truncus praecipuus arteriae iliacae primitivae dexterae, ad aortam excisae.

d. d. d. Truncus praecipuus arteriae sacrae mediae, ejusque decursus ad extremum coccygis.

e. Truncus praecipuus arteriae ileo-lumbaris.

f. Truncus praecipuus arteriae sacrae lateralis.

g. Truncus praecipuus arteriae gluteae;

h. ——— ——— ischiaticae, pariter ad dexteram excisae.

i. i. i. i. Truncus praecipuus arteriae pudendae communis, ejusque decursus.

k. Truncus praecipuus arteriae umbilicalis, excisae prope vesicam: hinc

l. l. l. Truncus et rami vesicales, eorumque decursus.

m. m. m. Truncus praecipuus arteriae spermaticae sinistrae, ejusque decursus.

n. Truncus praecipuus arteriae iliacae primitivae sinistrae, ejusque divisio.

o. o. Truncus praecipuus arteriae iliacae externae seu cruralis inde enascens, ejusque decursus.

p. Truncus praecipuus arteriae iliacae internae seu hypogastricae.

q. Truncus praecipuus arteriae umbilicalis excisae.

r. Truncus praecipuus arteriae iliacae posticae seu gluteae.

s. Truncus praecipuus arteriae obturatricis, ejusque decursus.

t. Truncus praecipuus arteriae sacrae lateralis.

u. Truncus praecipuus arteriae haemorrhoidalis excisae.

v. Truncus praecipuus arteriae ischiaticae.

x. x. ——— ——— pudendae communis, ejusque decursus.

VENAE

1. 1. 1. Trunci venosi, unde urethrae spongiosae pars, eorumque decursus.

2. Truncus praecipuus venae cavernosae dexterae.

3. Truncus praecipuus venae azygae, ejusque decursus.

4. 4. Trunci anastomotici cum vena obturatrice sinistra.

5. Plexus vesicalis anticus;

6. ——— inferior; hinc

7. 7. 7. Plexus vesicalis lateralis: hinc

8. 8. 8. Trunci praecipui venae pudendae dexterae, eorumque decursus.

9. Parva portio venae hypogastricae excisae.

10. 10. Trunci praecipui venae sacrae mediae, eorumque decursus.

11. Truncus praecipuus venae gluteae;

12. ——— ——— ischiaticae;

13. ——— ——— ileo-lumbaris.

14. 14. 14. Truncus praecipuus venae lumbaris; eorumque decursus.

15. Truncus praecipuus venae iliacae externae, seu cruralis.

16. Truncus praecipuus venae obturatricis.

17. Truncus praecipuus venae pudendae;

18. ——— ——— vesicalis excisae.

19. Truncus praecipuus venae coccygeae;

20. ——— ——— sacrae lateralis.

21. Truncus praecipuus venae ischiaticae.

22. Truncus praecipuus venae hypogastricae, seu iliacae internae, eorumque decursus.

23. Truncus praecipuus venae iliacae primitivae inde enascentis, excisus.

24. Truncus praecipuus venae ileo-lumbaris.

25. Truncus praecipuus venae spermaticae, ejusque decursus.

VASA LYMPHATICA

A. A. A. Trunci lymphatici pudendi sinistri, eorumque decursus.

B. Glandula lymphatica pudenda.

C. C. Trunci efferentes ab eadem, eorumque decursus atque ingressus ad glandulam hypogastricam.

D. D. D. Trunci lymphatici sacri atque coccygei, eorumque decursus.

E. Glandula ischiatica in quam conveniunt.

F. F. Trunci praecipui crurales profundi a femore procedentes pone ingressum in pelvim, eorumque decursus.

G. Glandula obturatrix; atque

H. Glandula cruralis, ad quas trunci praedicti.

I. I. Trunci efferentes a glandula obturatrice, et hinc plexus obturator.

K. Glandula hypogastrica in quam conveniunt.

L. L. Trunci efferentes ab eadem, plexus hypogastricus inde enascens, ejusque cum cruralibus conjunctio.

M. M. Trunci efferentes a glandula crurali, et hinc plexus iliacus externus.

N. N. Conjunctio plexus cruralis et hypogastrici.

O. O. Trunci praecipui, unde primae radices ductus thoracici.

P. Portio trunci lymphatici ileo-lumbaris, excisi.

Q. Q. Portio lymphaticorum lumbarium, eorumque decursus una cum vasis sanguineis.

NERVI

NERVUS INTERCOSTALIS DEXTER

1. Truncus praecipuus ejusdem; inde

2. Ganglion lumbare, seu stellatum.

3. 4. 5. 6. Trunci et parvi plexus anastomotici cum nervis lumbaribus respondentibus.

7. 8. 9. 10. Trunci et rami anastomotici cum intercostali lateris sinistri, ad efformandos plexus hypogastricos, seu mesentericum infimum.

11. 12. Continuatio trunci praecipui intercostalis, ejusque in pelvis cavum descensus.

13. 14. Trunci et rami cum ultimo nervo lumbari conjuncti.

15. 16. 17. 18. Ganglia intercostalia sacra ibi enascentia.

19. 20. 21. 22. 23. Trunci et rami cum nervis sacris communicantes.

24. 25. Trunci et rami cum intercostali lateris sinistri conjuncti.

NERVUS INTERCOSTALIS SINISTER

26. 27. 28. Truncus praecipuus ejusdem, et ganglia sacra inde enascentia.

29. 30. Trunci et rami anastomotici cum nervis sacris.

31. 32. Trunci et rami cum intercostali lateris dexteri.

33. 34. Trunci mutuae insertionis, eorumque ad regionem coccygis descensus; inde

35. Parvus plexus coccygeus excisus.

NERVI SPINALES LUMBARES DEXTERI

36. Truncus praecipuus primi nervi lumbaris.

37. 38. Trunci et rami musculares et abdominales, excisi.

39. Truncus anastomoticus cum secundo nervo lumbari.

40. Truncus praecipuus secundi nervi lumbaris.

41. 42. Trunci et rami musculares et abdominales ejusdem, excisi.

43. Truncus anastomoticus cum tertio nervo lumbari, ad plexum cruralem et nervum obturatorem producendos.

44. Truncus praecipuus tertii nervi lumbaris.

45. 46. Trunci et rami musculares excisi;

47. 48. ——— anastomotici cum quarto nervo lumbari, ad plexum cruralem efformandum.

49. Truncus praecipuus nervi obturatoris excisus.

50. Truncus praecipuus quarti nervi lumbaris.

51. Truncus et rami musculares ejusdem, excisi; hinc

52. Plexus cruralis excisus.

53. Truncus praecipuus quinti nervi lumbaris, ejusque decursus ad plexus ischiatici productionem.

54. 55. Trunci et rami musculares excisi.

NERVI SACRI AD DEXTERAM

56. Plexus ischiaticus ab ultimo lumbari supradicto, atque a primo, secundo et tertio nervo sacro.

57. Truncus praecipuus tertii nervi sacri, ejusque ad plexum ischiaticum decursus.

58. Truncus praecipuus quarti;

59. ——— quinti; et

60. ——— sexti, excisi.

61. 62. Trunci et rami vesicales excisi, eorumque decursus.

63. Plexus pudendus, ejusque decursus.

64. Trunci pudendi; unde parvus plexus coccygeus et rami haemorrhoidales.

65. 66. Continuatio et decursus trunci praecipui pudendi, ejusque divisio.

67. 68. Trunci et rami pudendi laterales et superficiales, excisi.

69. 70. Trunci et rami pudendi laterales

profundi, eorumque decursus ad urethram spongiosam, et ad glandis basim.

NERVI LUMBARES SINISTRI

71. Truncus praecipuus secundi nervi lumbaris.

72. Truncus praecipuus superficialis tertii nervi lumbaris.

73. Truncus praecipuus ejusdem; unde plexus cutaneus femoralis externus.

74. Parva portio trunci praecipui nervi obturatoris.

75. Truncus praecipuus quinti nervi lumbaris, ejusque in plexum sacrum ischiaticum insertio.

76. Parva portio plexus sacri ischiatici a supradicto ultimo lumbari, atque a primo, secundo, et tertio sacro.

77. Truncus praecipuus tertii nervi sacri, ejusque in plexum ischiaticum insertio.

78. Truncus praecipuus quarti;

79. ———— quinti;

80. ———— sexti; hinc

81. 82. Plexus haemorrhoidalis.

83. 84. Trunci et rami anastomotici cum nervis pudendis.

85. 86. Trunci et rami, qui ad intestinum rectum.

87. 88. Trunci et rami per vesicam urinariam repentes, excisi.

89. Truncus praecipuus nervi pudendi sinistri.

90. 91. Trunci et rami pudendi laterales, eorumque decursus, atque propagines ad urethram et glandem.

Bibliopolae, apud quos hoc Opus prostabit.

Anconae, Sartori.

Bononiae, Marcheselli.

Bruxelles, Weissembruch.

Ferrariae, Maestri.

Florentiae, Molini, Bardi et Soc. Pagni et Soc.

Forilivii, Casali.

Januae, Gravier.

Londini, Bossange, Mourray.

Manheimii, Artaria et Fontaine.

Mantuae, Caranenti.

Mediolani, Fusi et Stella, Giusti, Vismara.

Mutinae, Tamanini, Vincenzi.

Neapolis, Borell, Marotta et Wanspandoch.

Panormi, Pedone et Muratore.

Parisiis, Renouard, Rey et Gravier.

Parmae, Blanchon.

Placentiae, Del Maino.

Pisis, Capurro.

Romae, De Romanis filius.

Taurini, Balbino, Pomba.

Venetiis, J. Bapt. Missiaglia.

Veronae, Societas Typograph., et Haeredes Moroni.

Vindobonae, Fridericus Volke.

DORSUM CARPI

U. Os naviculare, seu scaphoideum;
V. – semilunare;
W. – cuneiformis minus;
X. – rotundum, seu pisiforme.

ORDO SECUNDUM OSSIUM CARPI

Y. Os multangulare, seu trapetium majus;
Z. ———— secundum, seu trapetium minus.
A. Os capitatum, seu carpeum majus;
B. – cuneiforme, seu cuneiforme majus.

METACARPI DORSUM

C. Metacarpus digiti pollicis;
D. ———— indicis;
E. ———— medii;
F. ———— anularis;
G. ———— auricularis, seu minimi.

DIGITORUM DORSUM

H. H. H. H. H. Digitorum phalanges primae, seu majores.
I. I. I. I. Digitorum secundae, seu mediae.
K. K. K. K. K. Digitorum tertiae, seu minores.

OSSA EXTREMITATIS, SEU ARTICULI INFERIORIS DEXTERI

FEMUR

A. A. A. Os femoris, periostio exutum.
B. Portio majoris trochanteris;
C. —— trochanteris minoris.
D. Linea aspera.
E. Condylus internus femoris;
F. —— externus ejusdem; uterque cartilagine articulari obtectus.
G. Facies interna rotulae, seu patellae, cartilagine tecta.
H. H. Cartilagines lunatae, seu interarticulares.

CRUS

I. I. I. Os tibiale absque periostio.
K. Condylus externus;
L. —— internus.
M. Spina antica superior.
N. Malleolus internus, seu extremitas inferior ejusdem ossis.
O. O. Portio ossis fibulae, periostio dempto.

TARSUS

P. P. Facies interna ossis calcanei.
Q. Q. Tuberositas postica ejusdem.
R. Astragali portio.
S. S. Os naviculare;
T. T. – cuneiforme primum, seu majus;
U. ———— secundum, seu minus.

METATARSUS

V. Metatarsus digiti primi, seu majoris;
W. ———— secundi;
X. ———— tertii;
Y. ———— quarti;
Z. ———— quinti, seu minimi.
A. Portio ossis sesamoidei digiti majoris.

DIGITI

B. B. B. B. B. Digitorum phalanges primae, seu majores.
C. C. C. C. Digitorum secundae, seu mediae.
D. Digitorum tertiae, seu minores.

OSSA EXTREMITATIS, SEU ARTICULI INFERIORIS SINISTRI

FEMUR

A. A. A. Os femoris periostio obductum, una cum vasis sanguineis.
B. Caput ejusdem in cavo cotyloideo, dempto ligamento capsulari.
C. Trochanter major.
D. Portio trochanteris minoris.
E. Condylus internus, atque
F. —— externus extremi inferioris.
G. Os rotulae, seu patellae periostio obductum.

CRUS

H. H. H. Os tibiae, una cum periostio et vasis sanguineis.
I. Condylus internus, atque
K. —— externus superior.
L. Tuberculus, seu spina antica superior.
M. Malleolus internus.
N. Extremum articulare inferius.
O. O. O. Os fibulae absque periostio.
P. Capitulum, seu extremum superius.
Q. Malleolus externus, seu extremum inferius.

TARSUS

R. Facies articularis astragali.
S. Portiuncula ossis calcanei.

T. Portiuncula ossis cuboidis;

U. ———— navicularis;

V. ———— cuneiformis majoris, medii, et minoris, propriis ligaminibus tecti.

METATARSUS

W. Metatarsus major, seu digiti primi;

X. ———— secundi;

Y. ———— tertii;

Z. ———— quarti;

A. ———— quinti.

DIGITI

B. B. B. B. B. Phalanges digitorum primae, seu majores.

C. C. C. C. Phalanges digitorum secundae, seu mediae.

D. D. D. D. D. Phalanges digitorum tertiae, seu minores.

LIGAMENTA

LIGAMENTA COLUMNAE VERTEBRALIS

Γ. Γ. Γ. Γ. Γ. Ligamentum anticum, a prima vertebra cervicali, ad sacrum usque.

Δ. Δ. Δ. Δ. Δ. Δ. Ligamenta intervertebralia, seu apparatus fibro-cartilagineo-ligamentosus inter corpora vertebrarum.

Θ. Θ. Θ. Θ. Θ. Ligamenta recta inter processus transversos vertebrarum cervicalium, ad dexteram.

Λ. Λ. Ligamenta recta inter processus vertebrarum dorsi, ad laevam.

LIGAMENTA COSTARUM ET STERNI

Z. Z. Z. Ligamenta interna colli et costarum, ligamentis rectis supradictis respondentia.

Π. Π. Π. Ligamenta radiata capitum costarum et corporum vertebrarum ad laevam.

Σ. Σ. Σ. Σ. Ligamenta argentea, seu cruciata, cartilagines costarum sterno conjungentia.

Φ. Ligamentum cartilaginis xyphoidis.

LIGAMENTA PELVIS

Ψ. Ψ. Ligamentum anticum superius pelvis, a quarta et quinta vertebra lumborum ad cristam ilei, ad laevam.

Ω. Ω. Ligamenta antica inferiora ejusdem.

Γ. Γ. Synphisis sacro-iliaca utriusque lateris.

Δ. Ligamentum sacro-ischiaticum majus;

Θ. ———— minus.

Λ. Synphisis ossium pubis.

Z. Portio ligamenti foraminis ovalis, seu thyroidei.

LIGAMENTA ARTICULI, SEU EXTREMITATIS SUPERIORIS DEXTERAE

Ω. Ligamentum interclaviculare;

Ψ. ———— capsulare sterni et claviculae.

Φ. Ligamentum extremitatis scapulae, seu acromio-claviculare.

Σ. Ligamentum conoideum scapulae.

Π. Π. Π. Ligamentum humero-scapulare, per medium sectum.

Z. Vestigium tendinis musculi bicipitis.

Λ. Portio ligamenti capsularis humero-cubitalis.

Θ. Ligamentum laterale internum cubiti;

Δ. ———— anulare radii;

Γ. ———— transversale cubiti;

Ξ. Ξ. ———— interosseum;

Υ. ———— capsulare, seu brachio-carpo-palmare.

λ. λ. Ligamenta carpo-palmaria;

β. β. ———— carpo metacarpea palmaria.

ω. ω. ω. ω. ω. Ligamenta metacarpea digitalia lateralia.

χ. χ. Ligamenta metacarpea digitalia transversa.

π. π. π. π. π. π. π. Ligamenta digitalia lateralia.

Λ. Λ. Λ.* Ligamenta digitalia transversa.

LIGAMENTA ARTICULI, SEU EXTREMITATIS SUPERIORIS SINISTRAE

Ξ. Ligamentum sterno-claviculare;

Λ. ———— acromion-claviculare;

Θ. ———— conoideum;

Z. ———— anticum proprium scapulae.

Φ. Ligamentum capsulare majus humeri;

Σ. ———— laterale externum cubiti;

Π. ———— anulare radii.

Δ. Δ. Membrana ligamentosa interossea.

Γ. Ligamentum capsulare brachio-carpeum, a carpo exsectum.

Ψ. Ψ. Ligamenta propria carpi, singula carpi ossa continentia.

Ω. Ω. Ω. Ligamenta carpo-metacarpea.

Υ. Υ. Υ. Υ. Υ. Ligamenta metacarpea digitalia lateralia.

ω. ω. ω. ω. ω. ω. ω. Ligamenta digitalia lateralia.

LIGAMENTA ARTICULI, SEU EXTREMI INFERIORIS DEXTERI

Ξ. Ligamentum capsulare ileo-femorale;

Λ. ———— laterale internum genu;

Θ. ———— tibio-rotulare;

Z. Z. ———— interosseum tibio-fibulare.

Φ. Ligamentum capsulare tibio-tarseum.

Σ. ———— malleolare internum, seu deltoideum.

Π. Π. Ligamenta dorsalia tarsi;

Δ. Δ. ———— lateralia tarsi.

Γ. Ligamentum plantare;

Ψ. Ψ. ———— tarso-metatarseum.

Ω. Ligamenta capsularia metatarsea digitorum.

Υ. Ligamenta metatarsi et phalangium lateralia; et

ω. Ligamentum phalangeo-laterale digiti majoris.

χ. χ. Ligamenta capsularia quatuor digitorum minorum.

LIGAMENTA ARTICULI, SEU EXTREMI INFERIORIS SINISTRI

Λ. Λ. Λ. Facies interna ligamenti ileo-femoralis, per medium secti.

Θ. Ligamentum laterale externum breve genu.

Z. Ligamentum tibio-rotulare.

Φ. ———— tibio-fibulare, seu septum longitudinale interosseum.

Σ. Ligamentum tibio-fibulare anticum inferius.

Π Ligamentum malleolare externum, seu perpendiculare fibulae.

Δ. Ligamentum malleolare internum, seu deltoideum tibiae.

Γ. Γ. Γ. Ligamenta tarseo-dorsalia;

Ψ. Ψ. ———— tarseo-metatarsea dorsalia.

Ω. Ω. Ω. Ligamenta capsularia metatarsi et phalangium.

ω. ω. ω. ω, ω. Ligamenta capsularia digitorum, seu phalangea.

ARTERIAE

ARTERIAE REGIONIS CAPITIS ET FACIEI AD LAEVAM

ARTERIA OPHTALMICA

a. Truncus praecipuus in cavum orbitale.

b. c. Truncus et rami ciliares et ethmoidales.

d. e. f. g. Truncus et rami supraorbitales, seu frontales.

ARTERIA TEMPORALIS

h. Truncus praecipuus profundus super arcum zygomae; hinc

i. k. Truncus et rami temporales profundi.

l. Truncus et rami temporo-auriculares antici.

ARTERIA AURICULARIS POSTICA

m. Truncus praecipuus, ejusque propagines.

ARTERIA INFRAORBITALIS

n. Truncus praecipuus e foramine infraorbitali; hinc

o. p. Trunci et rami faciales.

q. Truncus et rami nasales, excisi.

ARTERIA MENTI

r. Truncus praecipuus e foramine maxillari, super periostium incedens.

ARTERIAE TRUNCI

ARTERIAE MAMMARIAE

a. Truncus praecipuus mammariae dexterae, secus sternum descendens.

b. b. b. b. b. b. b. b. Trunci et rami intercostales hinc enascentes, eorumque anastomoses cum legitimis intercostalibus aorticis.

c. Continuatio trunci praecipui arteriae epigastricae superioris.

d. d. d. d. Trunci et rami epigastrici externi, eorumque anastomoses cum ultimis intercostalibus aorticis.

e. Truncus et rami epigastrici interni, excisi.

f. Truncus praecipuus arteriae mammariae internae sinistrae, inter spatia intercostalia descendens.

g. g. g. g. g. g. g. Trunci et rami intercostales hinc enascentes, eorumque anastomoses cum intercostalibus aorticis.

h. Truncus epigastricus superior externus, hinc enascens.

i. i. i. i. Trunci et rami epigastrici superiores externi, eorumque anastomoses cum ultimis intercostalibus aorticis.

k. Truncus et rami epigastrici superiores interni excisi.

ARTERIAE INTERCOSTALES AD LAEVAM

l. l. l. Truncus praecipuus arteriae primae intercostalis subclaviae, excisus.

m. m. m. Truncus et rami ejusdem, qui per secundum spatium intercostale, et utriusque anastomoses cum mammariis ejusdem lateris.

n. n. Truncus praecipuus intercostalis quartae et secundae intercostalis aorticae.

o. o. Truncus praecipuus intercostalis quintae et tertiae aorticae.

p. p. p. Truncus praecipuus intercostalis sextae et quartae aorticae.

q. q. q. Truncus praecipuus intercostalis septimae et quintae aorticae.

r. r. r. Truncus praecipuus intercostalis octavae et sextae aorticae.

s. s. s. Truncus praecipuus intercostalis nonae et septimae aorticae.

t. t. t. Truncus praecipuus decimae et octavae aorticae.

u. u. u. Truncus praecipuus intercostalis undecimae et nonae aorticae, eorumque decursus per spatia intercostalia una cum nervis cognominibus, atque anastomoses cum respondentibus mammariis.

EAEDEM INTERCOSTALES AD DEXTERAM

v. v. Truncus praecipuus intercostalis undecimae et nonae aorticae.

w. w. Truncus praecipuus duodecimae et decimae aorticae.

ARTERIAE LUMBARES AD LAEVAM

x. x. x. Vestigium nonnullarum lumbarium, una cum nervis et venis cognominibus, specum vertebrarum ingredientium.

ARTERIAE EXTREMI, SEU ARTICULI SUPERIORIS DEXTERI

ARTERIA SUBTERSCAPULARIS

a. Portio trunci praecipui ejusdem, ante primam divisionem excisi.

b. Truncus et rami circumflexi, seu scapulares interni.

c. Truncus et rami dorsales, seu scapulares externi.

d. d. d. d. Trunci et ramusculi proprii humeri, eorumque propagines per periostium humeri.

ARTERIA BRACHIALIS, SEU HUMERALIS

e. Vestigium trunci praecipui, excisi ante ipsius divisionem ad flexionem cubiti.

f. Truncus praecipuus arteriae recurrentis cubitalis, seu internae.

g. Truncus recurrens superficialis hinc enascens, excisus.

h. Truncus et rami recurrentes profundi, eorumque propagines.

ARTERIA CUBITALIS, SEU ULNARIS

i. Truncus praecipuus, excisus ad flexionem cubiti.

k. Truncus ulnaris, qui ad manus dorsum, excisus.

ARTERIA INTEROSSEA

l. Truncus praecipuus a cubito, secus membranam ligamentosam interosseam incedens.

m. m. m. m. m. Trunci et rami hinc enascentes, qui ad periostium ulnae, radii, et ad ligamenta carpo-palmaria.

ARTERIA RADIALIS

n. Truncus praecipuus a brachiali, pone originem excisus.

o. Truncus radialis recurrens seu externus, excisus.

p. Rursus truncus praecipuus arteriae radialis ad extremum antibrachii, et super manus dorsum incedens.

q. Rursus idem truncus in manus vola.

r. Truncus et rami digitales, qui ad pollicem, excisi.

s. Truncus et rami digitales, qui ad indicatorem.

t. Truncus praecipuus, arcum palmarem profundum efformans.

u. u. u. u. Trunci et rami metacarpei profundi palmares, hinc enascentes.

v Continuatio trunci praecipui palmaris profundi, ad anastomosin ineundam cum arcu palmari superficiali, ab arteria ulnari.

ARTERIAE EXTREMI, SEU ARTICULI SUPERIORIS SINISTRI

ARTERIA INTEROSSEA

a. Truncus praecipuus perforans superior, hoc in casu unicus, ac aliarum perforantium vices gerens.

b. Truncus recurrens anticus in facie anteriore antibrachii.

c. Trunci et rami recurrentes postici, eorumque propagines.

d. Truncus, qui ad musculos extensores, excisus.

e. e. e. e. e. e. Trunci et rami, qui ad periostium ulnae, radii, et ad ligamentum carpo-brachiale.

ARTERIAE EXTREMI, SEU ARTICULI INFERIORIS SINISTRI

a. a. a. a. a. a. Trunci et ramusculi per periostium femoris.

ARTERIAE ARTICULARES GENU

b. Truncus praecipuus arteriae articularis superioris externae: hinc

c. Truncus et rami condyloidei femorales externi; atque

d. Truncus et rami superiores rotulares externi.

e. Arteria articularis superior interna;

f. ——— media, seu impar;

g. ——— inferior interna;

h. ——— ——— externa, earumque propagines et anastomoses cum praecedentibus.

ARTERIA RECURRENS ANTICA TIBIALIS

i. Truncus pracipuus ejusdem: hinc

k. k. Trunci et rami tibiales ascendentes; et

l. Trunci et rami tibiales descendentes.

m. m. m. m Parvi trunci et ramusculi, qui ad periostium tibiae.

VENAE

VENAE CAPITIS

1. 1. 1. Trunci venosi temporales profundi.

2. 2. Venae supraorbitales, seu frontales;

3. 3. ——— infraorbitales, seu faciales profundae.

VENAE EXTREMI, SEU ARTICULI SUPERIORIS DEXTERI

4. 4. Arcus palmaris profundus, a venis carpo-metacarpeis et digitalibus exsurgens.

5. Parva portio venae radialis, in quam convenit arcus palmaris profundus.

6. Portio ejusdem venae radialis.

7. 7. 7. 7. Venae interosseae praecipuae.

8. 8. Venae recurrentes ulnares;

9. 9. ——— humerales hinc enascentes.

10. 10. 10. Parvi trunci venosi humerales, eorumque decursus una cum arteriolis respondentibus, per periostium repentes.

11. Portio trunci praecipui venae subterscapularis, excisi.

VENAE TRUNCI

12. 12. 12. Trunci venosi lumbares a cavo vertebrali procedentes, ad laevam excisi.

13. 13. Trunci venosi epigastrici superiores externi; et

14. Trunci venosi epigastrici superiores interni, ad laevam excisi.

15. 15. Continuatio eorumdem in venas mammarias internas hujus lateris, eorumque decursus.

16. Trunci epigastrici superiores interni dexteri, excisi.

17. 17. 17. Continuatio eorumdem in venas mammarias internas hujus lateris, eorumque decursus.

VENAE ARTICULI SUPERIORIS SINISTRI

18. 18. Venae perforantes interosseae, earumque decursus.

VENAE ARTICULI INFERIORIS SINISTRI

19. Venae recurrentes tibiales;

20. ——— articulares inferiores externae;

21. ——— ——— inferiores internae.

22. Venae articulares superiores internae;
23. —— rotulares;
24. —— articulares superiores externae, earumque decursus una cum vasis arteriacis respondentibus.

VASA LYMPHATICA

A. A. A. A. Lymphatica nonnulla intercostalia secus marginem cartilagineum costarum, ad laevam ex abdomine egredientia, excisa.
B. B. B. B. Trunci lymphatici epigastrici superiores, ad dexteram et laevam, excisi
C. C. C. Continuatio eorumdem mammalium, eorumque decursus ad laevam, una cum vasis sanguineis cognominibus.
D. D. D. Glandulae lymphaticae mammariae, seu sternales quas adeunt.

NERVI

NERVI QUINTI PARIS

1. Truncus praecipuus nervi ophthalmici Willisii in cavo orbitali, ejusque incessus in frontem per foramen supraorbitale.
2. Truncus praecipuus nervi infraorbitalis, procedens a foramine infraorbitali, excisus.
3. Truncus praecipuus maxillaris inferioris, e foramine menti egrediens, excisus.

NERVI DORSALES, SEU INTERCOSTALES AD LAEVAM

4. 4. Truncus praecipuus anticus secundi nervi dorsalis in secundo spatio intercostali, ejusque decursus.
5. 5. 5. Truncus et rami praecipui antici tertii nervi dorsalis.
6. 6. 6. Truncus et rami praecipui antici quarti nervi dorsalis.
7. 7. 7. Truncus et rami praecipui antici quinti nervi dorsalis.
8. 8. 8. Truncus et rami praecipui antici sexti nervi dorsalis.
9. 9. 9. 9. Truncus et rami praecipui antici septimi nervi dorsalis.
10. 10. 10. 10. Truncus et rami praecipui antici octavi nervi dorsalis.
11. 11. 11. Truncus et rami praecipui antici noni nervi dorsalis.
12. 12. Truncus et rami praecipui antici decimi nervi dorsalis.
13. 13. Truncus et rami praecipui antici undecimi nervi dorsalis, eorumque omnium decursus per spatia intercostalia respondentia.

IIDEM NERVI DORSALES AD DEXTERAM

14. Truncus praecipuus et rami antici tertii nervi dorsalis.
15. Truncus praecipuus et rami antici quarti nervi dorsalis.
16. 16. Truncus praecipuus et rami antici quinti nervi dorsalis.
17. 17. Truncus praecipuus et rami antici sexti nervi dorsalis.
18. Truncus praecipuus et rami antici septimi nervi dorsalis.
19. 19. Truncus praecipuus et rami antici octavi nervi dorsalis.
20. 20. Truncus praecipuus et rami antici noni nervi dorsalis.
21. Truncus praecipuus et rami antici decimi nervi dorsalis.
22. Truncus praecipuus et rami antici undecimi nervi dorsales.
23. Truncus praecipuus et rami antici duodecimi nervi dorsalis, eorumque decursus per spatia intercostalia respondentia, una cum vasis sanguineis.

NERVI LUMBARES AD LAEVAM

24. Portio primi;
25. 25. —— secundi;
26. —— tertii;
27. —— quarti, et
28. —— quinti nervi lumbaris, excisi dum e foraminibus conjunctionis vertebralis cavi egrediuntur.

EXPLICIT FIGURAE QUARTAE FACIES ADVERSA

FIGURAE SPECIALES

STRATI TERTII

TABULA I.

FIGURA I.

Dexteram capitis ac colli partem; nonnullorum cerebralium ac cervicalium nervorum egressus, decursus, anastomoses, atque propagines, haec figura exhibet.

OSSA ET CARTILAGINES

I. I. I. Cranii portio pericranio tecta.
II. Portio ossis zygomatici;
III. —— marginis maxillae inferioris;
IV. —— ossis hyoidis.
V. V. V. V. V. V. Costarum tertia pars postica.
VI. VI. VI. VI. Cartilaginum costarum inferiorum reliquiae.
VII. Portiuncula cartilaginis ensiformis, seu mucronatae.

ORGANA ET GLANDULAE

A. Laryngis pars.
B. Tracheae portio.
C. Glandulae thyroideae pars aversa.
D. Oesophagi excisi pars.

MUSCULI

A. Portio musculi masseteris, et
B. —— mylohyoidei, ad dexteram.
C. Portio biventris, seu digastrici, ad laevam.
D. Portio musculi sthylo-glossi;
E. —— sthylo-hyoidei;
F. —— sthylo-pharingei;
G. —— hyo-glossi;
H. —— thyro-hyoidei;
I. —— thyro-pharingei;
K. —— crico-thyroidei;
L. —— recti antici colli.
M. Portio musculi obliqui superioris capitis.
N. Portio musculi obliqui inferioris capitis.
O. O. Portio musculi trachelo-mastoidei;
P. P. P —— complexi;
Q. —— recti postici majoris capitis; qui omnes ad dexteram.
R. Portio musculi complexi sinistri.
S. —— scaleni postici, et
T. —— scaleni antici, ad dexteram.
U. U. U. Portio intercostalium externorum, ad dexteram.
V. V. V. Portio intercostalium internorum, ad laevam.
W. W. W. W. Portio diaphragmatis: pars convexa.
X. X. X. X. X. X. Insertiones ejusdem in costas.
Y. Insertiones ejusdem in sternum.
Z. Z. Z. Pars tendinea diaphragmatis.
A. Foramen ad transitum cavae inferioris.
B. —— ad egressum oesophagi.
C. C. C. C. Portio musculorum transversalium abdominis.
D. D. D. D. Ipsorum expansiones tendineae.
E. E. Linea alba.
F. Umbilici vestigium.

ARTERIAE

ARTERIAE E CAROTIDE EXTERNA DEXTERA

a. Truncus praecipuus thyroideae superioris.
b. Truncus praecipuus arteriae lingualis.
c. —— et rami pterigoidei et masseteris; omnes excisi.

d. Truncus praecipuus arteriae facialis, ejusque divisio: videlicet

e. Truncus et rami submaxillares;

f. ——— labiales inferiores;

g. ——— ——— superiores.

h. Truncus praecipuus arteriae maxillaris internae.

i. Truncus praecipuus arteriae temporalis, ejusque divisio: videlicet

k. Truncus et rami temporales orbitales externi.

l. Truncus et rami temporales antici externi.

m. Truncus et rami temporales medii externi.

n. Truncus et rami temporales postici externi.

o. Truncus praecipuus arteriae occipitalis, subter musculum trachelo-mastoideum incedens.

p. Truncus et rami occipitales auriculares postici.

q. Truncus et rami occipitales, qui ad musculum colli.

r. Rursus truncus praecipuus occipitalis, pone musculum trachelo mastoideum egrediens: hinc

s. Truncus et rami cervicales descendentes;

t. ——— occipitales antici;

u. ——— ——— postici.

v. Truncus praecipuus arteriae facialis sinistrae, ejusque decursus.

ARTERIA SUBCLAVIA DEXTERA

a. Truncus praecipuus, ejusque divisio;

b. ——— et rami arteriae intercostalis subclaviae, ejusque propagines inter primam, secundam, tertiam, et quartam costam.

c. Truncus praecipuus arteriae mammariae internae, excisus.

d. Truncus praecipuus arteriae thyroideae inferioris, ejusque divisio.

e. Truncus et rami thyroideae inferioris, excisi.

f. Truncus et rami laryngei, eorumque propagines.

g. Truncus praecipuus arteriae cervicalis ascendentis.

h. Truncus praecipuus arteriae cervicalis transversae, excisus.

i. Truncus praecipuus arteriae scapularis, pariter excisus.

k. Continuatio trunci praecipui arteriae subclaviae in axillarem truncum.

ARTERIA SUBCLAVIA SINISTRA

l. Truncus praecipuus ab aorta, excisus.

m. ——— intercostalis primae.

ARTERIAE INTERCOSTALES AORTICAE

n. n. n. n. n. n. Trunci praecipui ad laevam.

o. o. o. o. o. o. Trunci praecipui ad dexteram, eorumque propagines intra costarum spatia repentes.

ARTERIAE DIAPHRAGMATICAE SUPERIORES

p. p. Truncus et rami praecipui ad laevam;

q. q. ——— ad dexteram, eorumque propagines per convexam diaphragmatis faciem.

ARTERIAE MAMMARIAE INTERNAE

r. r. Trunci praecipui ad septimam costam, excisi.

s. s. Trunci praecipui et rami phrenici superiores.

t. t. Trunci praecipui et rami epigastrici superiores, eorumque decursus.

ARTERIAE EPIGASTRICAE INFERIORES

u. u. Trunci praecipui, eorumque anastomoses cum respondentibus mammariis.

VENAE

VENAE CAPITIS ET COLLI

1. Portio trunci praecipui venae jugularis externae dexterae, quam petunt venae temporales et pterigoideae.

2. Truncus praecipuus venae facialis, excisae.

3. 3. Trunci praecipui cervicalium postici.

4. Trunci praecipui occipitalium, eorumque propagines.

5. Truncus praecipuus subtermentalis sinistrae.

6. Truncus praecipuus laryngeae, et

7. ——— thyroideae superioris; uterque excisus.

8. Truncus praecipuus venae cervicalis inferioris.

9. Truncus praecipuus subclaviae sinistrae;

10. ———————— jugularis externae, et

11. Truncus praecipuus jugularis internae; uterque excisus dum in subclaviam conveniunt.

VENAE ABDOMINALES ATQUE THORACICAE

12. 12. Venae epigastricae praecipuae;

13. 13. ——— mammariae internae praecipuae; atque

14. 14. Venae praecipuae phrenicae superiores, secus arterias cognomines decurrentes.

15. Truncus praecipuus cavae inferioris, ad auriculam cordis dexteram excisus.

16. Azygae majoris praecipuus truncus in thoracis cavo, secus columnam vertebralem, ad dexteram.

17. 17. 17. 17. 17. 17. Trunci praecipui intercostalium ejusdem lateris, azygam petentes.

18. Excisio trunci praecipui azygae majoris, in cavam superiorem convenientis.

19. Truncus praecipuus venae semi-azygae, ejusque ascensus ad laevam.

20. 20. 20. 20. 20. 20. Trunci et rami intercostalium ejusdem lateris, in eam convenientes.

21. 21. 21. Trunci anastomotici.

22. Vena semi-azyga, pone oesophagum incedens.

23. Rursus eadem vena, ejusque finis in subclavia sinistra.

VASA LYMPHATICA

A. A. A. A. Trunci et plexus phrenici superiores sinistri; atque

B. B. B. B. Trunci et plexus phrenici superiores dexteri, per convexam diaphragmatis faciem repentes.

C. C. C. Trunci epigastrici superiores, seu mammarii interni, excisi.

D. D. D. D. Glandulae lymphaticae phrenicae, quas petunt.

E. E. E. Trunci et plexus efferentes, eorumque decursus; atque

F. F. F. Progressus in glandulas anticas mediastini.

G. G. G. Trunci et rami efferentes, eorumque decursus per substantiam diaphragmatis.

H. H. H. H. H. H. H. H. Glandulae, atque trunci intercostales sinistri.

I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. Trunci inferentes in glandulas intercostales dexteras, eorumque egressus, ac plexus, ipsorumque propagines.

K. K. K. Ductus thoracicus praecipuus inter azygas.

L. L. Trunci mediastini postici ibi convenientes, excisi.

M. Bipartitio ductus thoracici: hinc

N. Truncus thoracicus inferior;

O. ———————— superior.

P. Truncus praecipuus excisus glandulae thyroideae, ductum illum petens.

Q. Continuatio praecipui ductus thoracici, ejusque dilatatio, seu ampulla; in quam conveniunt

R. R. Trunci praecipui thoracici;

S. S. ———— cervicales; et

T. T. T. ———— brachiales lateris sinistri.

U. Glandula inter cervicales et brachiales truncos.

V. Hinc truncus major inferens in angulum venae jugularis cum subclavia sinistra.

NERVI

NERVUS MAXILLARIS INFERIOR QUINTI PARIS AD DEXTERAM

1. Truncus praecipuus tertiae propaginis quinti paris, seu maxillaris inferioris, ejusque anastomosis cum nervo faciali septimi paris; hinc

2. 3. Trunci auriculares et parotidei excisi; inde

4. 5. Trunci et rami temporales profundi, eorumque propagines.

6. Truncus praecipuus lingualis, prope angulum maxillae; hinc

7. 8. Trunci et rami gustatorii, eorumque propagines.

NERVUS FACIALIS SEPTIMI PARIS

9. Truncus praecipuus e foramine stylomastoideo, ejusque propagines; hinc
10. Truncus et rami auriculares postici;
11. ———— occipitales.
12. Truncus praecipuus facialis ascendens, ejusque anastomosis cum maxillari inferiori.
13 Truncus et rami temporales postici, seu jugales primi.
14. Truncus et rami temporales medii, seu jugales secundi.
15. Truncus et rami temporales antici, seu jugales tertii.
16. Truncus et rami orbitales superiores, seu jugales quarti.
17. Truncus et rami orbitales inferiores, seu jugales quinti.
18. Truncus praecipuus nervi descendentis facialis, ejusque divisio.
19. Truncus et rami faciales superiores, seu primi.
20. Truncus et rami faciales medii, seu secundi.
21. Truncus et rami faciales inferiores, seu tertii.
22. Truncus et rami faciales infimi, seu quarti, eorumque propagines et anastomoses cum praecedentibus facialibus.
23. Truncus et rami marginales, seu angulares maxillae inferioris, excisi.
24. Truncus et rami, qui ad musculos styloideos, eorumque divisio.
25. Truncus et rami excisi, qui ad glandulam parotidem.

NERVUS ACCESSORIUS WILLISII

26. Truncus praecipuus e foramine lacero postico.
27. Truncus et rami, qui ad musculum sternocleido-mastoideum, excisi.
28. 29. 30. Rami anastomotici cum secundo et tertio nervo cervicali.
31. Ramus, qui ad musculum trapetium, seu cucullarem, excisus.

NERVUS OCTAVI PARIS,

SEU VAGI

32. Truncus praecipuus e cranio.
33. Truncus et rami glosso-pharingei, eorumque propagines.
34. Truncus praecipuus nervi laryngei superioris, ejusque decursus.
35. 36. Truncus et rami laryngei superiores externi.
37. Truncus et rami laryngei superiores interni, eorumque anastomoses cum intercostali.
38. 39. Truncus et rami anastomotici cum nervis mollibus intercostalibus, eorumque decursus.
40. Truncus anastomoticus cum primo ganglio thoracico.
41. Truncus praecipuus recurrentis a vago.
42. 43. 44. Trunci et rami laryngei inferioris, eorumque decursus et anastomoses cum mollibus intercostalibus, eorumque plexus.
45. 46. Trunci et rami ejusdem vagi, unde plexus cardiacus.
47. Trunci alii ejusdem nervi, e quibus plexus pneumo-gastricus.

NERVUS NONI PARIS, LINGUALIS,

SEU HYPOGLOSSUS

48. Truncus praecipuus, ejusque divisio.
49. ——— descendens internus colli, excisus.
50. Truncus et rami linguales, eorumque decursus et anastomoses cum lingualibus quinti paris, et laryngeis superioribus externi octavi paris.

NERVUS OCTAVI PARIS AD LAEVAM

51. Truncus praecipuus secus collum, excisus.

NERVUS INTERCOSTALIS

AD DEXTERAM

52. Ganglion cervicale superius, seu majus, quod et fusiforme.
53. Truncus et rami intercostales anastomotici cum pharingeis, et laryngeis octavi paris.
54. Truncus et rami vasculares, seu molles superiores
55. Truncus et rami vasculares, seu molles medii.
56. Truncus et rami vasculares, seu molles inferiores interni, eorumque de-

cursus et anastomoses cum recurrentibus octavi paris: hinc

57. 58. Trunci et rami e quibus ganglion, et plexus cardiacus superficialis.

59. 60. 61. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum cervicalibus superioribus.

62. Truncus intercostalis inferior, unde ganglion cervicale medium.

63. Ganglion cervicale medium intercostale, seu thyroideum.

64. 65. Trunci et rami intercostales anastomotici cum plexu cardiaco superficiali.

66. 67. Truncus et rami intercostales antici, qui ad efformandum plexum cardiacum medium majorem, seu profundum, eorumque anastomoses cum pneumo-gastrico octavi paris.

68. 69. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum cervicalibus mediis.

70. Truncus et rami intercostales inferiores, qui ad ganglion cervicale inferius.

71. Ganglion cervicale intercostale inferius, seu stellatum.

72. 73. 74. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum cervicalibus inferioribus, arteriam subclaviam irretientes.

75. Truncus intercostalis inferior, qui ad efformandum ganglion thoracicum primum, atque anastomoses cum octavo pare.

76. 77. Trunci intercostales antici, e quibus parvus plexus cardiacus inferior, eorumque anastomoses cum plexibus cardiacis praecedentibus.

78. Ganglion primum thoracicum ejusdem intercostalis.

79. 80. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum nervis thoracicis dorsalibus.

81. Truncus intercostalis internus, plexum cardiacum petens.

82. Continuatio nervi intercostalis, secundum ganglion thoracicum ingredientis.

83. 84. Trunci intercostales externi, eorumque anastomoses cum respondentibus dorsalibus.

85. Vestigium tertii ganglii intercostalis thoracici.

86. Trunci intercostales externi, anastomotici cum respondente dorsali.

87. Vestigium quarti ganglii intercostalis thoracici.

88. Trunci intercostales externi, anastomotici cum respondente dorsali.

89. Truncus intercostalis externus, qui ad producendum primum surculum majoris nervi splacnici.

90. Vestigium quinti ganglii intercostalis thoracici.

91. Trunci intercostales externi, anastomotici cum respondente dorsali.

92. Truncus intercostalis internus; hinc secundus surculus nervi splacnici.

93. Vestigium sexti ganglii intercostalis thoracici.

94. Trunci intercostales externi, anastomotici cum respondente dorsali.

95. Truncus intercostalis internus, unde tertius surculus nervi splacnici.

96. Vestigium septimi ganglii intercostalis thoracici.

97. Truncus intercostalis externus, anastomoticus cum respondente dorsali.

98. Truncus intercostalis internus, unde surculus quartus nervi splacnici.

99. Truncus praecipuus majoris nervi splacnici hinc enascens, et ad abdominis cavum descendens.

100. Continuatio trunci praecipui intercostalis abdomen ingredientis.

NERVUS INTERCOSTALIS SINISTER

101. Portio secundi ganglii intercostalis thoracici.

102. Vestigium tertii;

103. ———. quarti.

104. 105. 106. Trunci intercostales externi, eorumque anastomoses cum dorsalibus respondentibus.

107. Truncus intercostalis internus, unde primus surculus nervi splacnici.

108. Vestigium quinti ganglii thoracici intercostalis.

109. Truncus intercostalis externus, anastomoticus cum respondente dorsali.

110. Truncus intercostalis internus, ad producendum secundum surculum nervi splacnici.

111. Vestigium sexti ganglii intercostalis thoracici.

112. Truncus intercostalis externus, anastomoticus cum respondente dorsali.

113. Truncus intercostalis internus; unde tertius surculus nervi splacnici.

114. Truncus praecipuus majoris nervi splacnici hinc enascens, et in abdominis cavum progrediens.

115. Vestigium septimi ganglii intercostalis thoracici.

116. Truncus intercostalis externus, anastomoticus cum respondente dorsali.

117. Truncus intercostalis internus, unde quartus surculus nervi splacnici.

NERVI CERVICALES SPINALES AD DEXTERAM

1. Truncus praecipuus anticus cervicalis primi, ejusque conjunctio cum ganglio cervicali majore nervi intercostalis.

2. Truncus ascendens, seu superior, anastomoticus cum subteroccipitali.

3. Truncus descendens, seu inferior, anastomoticus cum secundo cervicali.

4. Truncus praccipuus posticus, seu occipitalis major, ejusque decursus, atque divisio: hinc

5. 6. 7. 8. Trunci et rami occipitales, eorumque surculi.

9. Truncus praecipuus secundi nervi cervicalis, ejusque anastomoses cum nervo intercostali.

10. Truncus et rami anastomotici cum cervicali tertio.

11. 12. Trunci descendentes subcutanei colli excisi, accessorium Willisii adeuntes.

13. Truncus praecipuus ascendens, seu occipitalis minor, ejusque conjunctio cum accessorio Willisii: hinc

14. 15. 16. Trunci et rami occipitales minores, eorumque surculi, et anastomoses cum occipitali majore.

17. Truncus praecipuus cervicalis tertius, ejusque anastomosis cum intercostali: hinc

18. 19. Trunci et rami supraclaviculares, excisi.

20. Truncus anastomoticus cum quarto cervicali: hinc nervus phrenicus.

21. Truncus praecipuus cervicalis quarti: hinc

22. 23. Trunci, a quibus nervus phrenicus.

24. Truncus praecipuus cervicalis quintus.

25. Truncus praecipuus cervicalis sextus;

26. ——————————— septimus.

27. Plexus brachialis ab ultimis hisce quatuor cervicalibus enascens: hinc

28. Truncus et rami, qui ad nervum phrenicum, et ad ganglion cervicale.

NERVUS PHRENICUS, SEU DIAPHRAGMATICUS DEXTER

29. Truncus praecipuus a tertio et quarto cervicali.

30. 31. Trunci et rami ejusdem, anastomotici cum ganglio cervicali inferiore nervi intercostalis.

32. 33. Continuatio trunci praecipui, ejusque in thoracis cavum descensus.

34. 35. 36. Trunci et rami phrenici, eorumque surculi per convexum diaphragmatis repentes.

NERVUS PHRENICUS AD LAEVAM

37. Truncus praecipuus, ejusque decursus: hinc

38. 39. 40. Trunci et rami phrenici, per convexum diaphragmatis repentes.

NERVI SPINALES DORSALES, SEU INTERCOSTALES AD DEXTERAM

41. Truncus praecipuus dorsalis secundus;

42. ——————————— tertius;

43. ——————————— quartus;

44. ——————————— quintus;

45. ——————————— sextus;

46. ——————————— septimus;

47. ——————————— octavus;

horumque anastomoses cum nervo intercostali majore, et per spatia intercostalia decursus.

48. Truncus et rami praecipui dorsalis noni.

49. Truncus et rami praecipui dorsalis decimi.

50. Truncus et rami praecipui dorsalis undecimi.

51. Truncus et rami praecipui dorsalis duodecimi, eorumque propagines per anticam partem musculi transversi abdominis.

NERVI SPINALES DORSALES AD LAEVAM

52. Truncus praecipuus nervi dorsalis secundi.

53. Truncus praecipuus nervi dorsalis tertii.

54. Truncus praecipuus nervi dorsalis quarti.

55. Truncus praecipuus nervi dorsalis quinti.

56. Truncus praecipuus nervi dorsalis sexti.

57. Truncus praecipuus nervi dorsalis septimi.

58. Truncus praecipuus nervi dorsalis octavi, eorumque anastomoses cum majore nervo intercostali; nec non decursus per intercostalia spatia, atque ingressus inter musculos intercostales internos et externos.

59. Truncus et rami praecipui nervi dorsalis noni.

60. Truncus et rami praecipui nervi dorsalis decimi.

61. Truncus et rami praecipui nervi dorsalis undecimi.

62. 63. Truncus et rami praecipui nervi dorsalis duodecimi, eorumque propagines per musculos transversos abdominis.

FIGURA II.

Concavam diaphragmatis partem, ejusque ostia; hinc nervos omnes cavum ingredientes, et ganglia plexusque efformantes, exhibet figura haec.

OSSA

I. Sterni extremum, ejusque ensiformis cartilago.

II. II. II. Costarum portio, earumque cartilaginum ad laevam.

III. Vertebrae lumbares nonnullae, vasis sanguineis ac nervis irretitae.

IV. Ossis sacri antica facies.

V. V. Crista ossis ilei.

LIGAMENTA

Π. Π. Ligamenta sacro-ischiatica majora;

Δ. Δ. ——— sacro-ischiatica minora.

MUSCULI

A. A. A. A. A. Diaphragmatis facies concava.

B. B. B. Tendineum centrum.

C. Foramen dexterum ad cavae progressum.

D. Foramen ellipticum ad oesophagi transitum.

E. Foramen sinistrum ad aortae progressum.

F. F. Pars superior et interna musculi obliqui externi, ad laevam.

G. G. Pars inferior et interna ejusdem musculi ad dexteram, nec non foramen inguinale.

H. H. Facies interna musculi obliqui interni, ad laevam.

I. I. I. Facies interna musculi transversi, ad dexteram.

K. K. Facies interna atque superior utriusque musculi recti.

L. L. Eorumdem interna et inferior facies.

M. M. Musculi quadrati lumborum;

N. N. ——— psoas majores.

O. Musculus psoas minor ad laevam.

P. P. Musculi iliaci interni;

Q. Q. ——— pyramidales.

R. Musculus tensor vaginae femoris ad dexteram.

S. S. Utriusque sartorii musculi portio.

T. T. Portio utriusque pectinei.

ARTERIAE

ARTERIAE MAMMARIAE

a. a. Trunci et rami earumdem, excisi secus marginem costarum.

AORTA ABDOMINALIS

b. Truncus praecipuus ejusdem excisus, qui in abdomen; hinc ab eadem

c. c. Trunci praecipui arteriae phrenicae;

d. d. ——— et rami diaphragmatici postici.

e. e. Trunci et rami diaphragmatici transversi, seu medii.

f. f. Trunci et rami diaphragmatici antici, eorumque decursus atque propagines per cavum diaphragmatis.

g. Truncus praecipuus arteriae coeliacae, excisus.

h. Truncus praecipuus coronariae stomachi, excisus.

i. i. Arteriae primae lumbares; hinc

k. Trunci et rami, eorumque propagines.

l. l. Arteriae lumbares secundae;

m. m. ——— tertiae;

n. n. ——— quartae, in utroque latere excisae prope originem aorticam.

o. o. o. Truncus et rami praecipui arteriae sacrae mediae, eorumque propagines ad extremum coccygis.

p. Truncus praecipuus arteriae gluteae sinistrae: hinc

q. Truncus et rami sacri laterales, eorumque propagines.

r. r. Trunci praecipui arteriae ischiaticae dexterae, atque sinistrae.

s. s. Trunci praecipui arteriae iliacae circumflexae, ab iliaca externa, quorum sinister truncus hic excisus.

t. t. t. Trunci et rami circumflexi sinistri, eorumque propagines.

u. u. Trunci praecipui utriusque arteriae epigastricae.

v. Truncus praecipuus arteriae iliacae externae, seu cruralis dexterae.

VENAE

1. Truncus praecipuus cruralis dexterae.

2. 2. 2. 2. Trunci praecipui epigastrici.

3. Truncus praecipuus iliacae circumflexae ad laevam.

4. 4. Trunci praecipui ischiaticae.

5. Venae sacrae laterales.

6. Truncus praecipuus venae gluteae sinistrae.

7. 7. Venae sacrae mediae;

8. 8. ——— ileo-lumbares;

9. ——— lumbares primae.

10. 10. Venae lumbares secundae.

11. 11. 11. Tertiae et quartae venae lumbares; quae omnes una cum respondentibus arteriis decurrunt.

12. Truncus praecipuus utriusque venae diaphragmaticae sinistrae, anastomoticus cum renali hujus lateris.

13. Truncus alter venae diaphragmaticae sinistrae.

14. 14. Trunci praecipui utriusque diaphragmaticae dexterae.

15. Vena cava inferior, seu ascendens, excisa.

VASA LYMPHATICA

A. A. A. Trunci praecipui lymphatici sacri medii.

B. B. B. B. B. B. B. Trunci praecipui lumbares superiores.

C. Portio trunci praecipui ductus thoracici.

D. D. D. D. Trunci praecipui diaphragmatici postici inferiores.

E. E. E. E. Trunci praecipui diaphragmatici transversi medii.

F. F. F. F. Trunci praecipui diaphragmatici antici superiores: qui omnes ad dexteram.

G. G. G. G. Trunci praecipui diaphragmatici antici superiores.

H. H. H. H. Trunci praecipui diaphragmatici transversi medii.

I. I. I. I. Trunci praecipui diaphragmatici postici inferiores: qui omnes ad laevam, eorumque decursus una cum vasis sanguineis, atque inde ad thoracicum cavum ingressus.

NERVI

NERVI OCTAVI PARIS

1. Truncus praecipuus nervi gastrici sinistri, seu antici.

2. Truncus praecipuus nervi gastrici dex-

teri, seu postici, uterque abdomen ingrediens secus oesophagi ostium: hinc

3. 4. Trunci et parva ganglia, quae anastomoses ineunt cum ganglio semilunari majoris nervi splacnici.

NERVI PHRENICI, SEU DIAPHRAGMATICI

5. 6. Trunci praecipui nervi phrenici dexteri; hinc propagines diaphragmatis cavum irretientes.

7. 8. 9. Trunci et rami eorumdem, qui ad ganglion semilunare; parva ganglia propria, eorumque surculi.

10. 11. 12. Trunci et rami diaphragmatici, una cum vasis sanguineis repentes.

13. Truncus praecipuus nervi phrenici sinistri per diaphragmatis cavum.

14. 15. Trunci et rami diaphragmatici, eorumque decursus.

16. 17. 18. Trunci et rami anastomotici cum octavo pare, et cum ganglio semilunari, nec non eorumdem propagines, et parva ganglia.

NERVI SPLACNICI MAJORES.

19. Truncus praecipuus nervi splacnici dexteri.

20. Trûncus praecipuus nervi splacnici sinistri, e thorace, per diaphragma abdomen petens: hinc

21. 21. Ganglion semilunare, seu coeliacum.

22. 23. Trunci et rami excisi, unde plexus stomachicus.

24. 25. Trunci et rami anastomotici cum nervo vago dextero.

26. 27. Trunci et rami excisi, unde plexus coeliacus.

28. Trunci et rami anastomotici cum nervis diaphragmaticis dexteris.

29. Trunci et rami excisi, unde plexus hepaticus.

30. Trunci et rami, parvum splacnicum dexterum adeuntes.

31. 32. 33. Trunci et rami excisi, plexum mesentericum efformantes.

34. Truncus et rami anastomotici cum parvo splacnico sinistro: hinc

35. 36. Ganglia et plexus mesenterici superiores.

NERVI SPLACNICI MINORES

37. Truncus praecipuus parvi nervi splacnici sinistri.

38. Truncus excisus, unde plexus suprarenalis.

39. Truncus anastomoticus cum ganglio mesenterico superiori.

40. Truncus praecipuus nervi splacnici dexteri.

41. 42. Trunci et rami suprarenales dexteri excisi: hinc

43. Ganglion emulgente.

44. 45. Trunci et rami excisi, plexum renalem dexterum efformantes.

NERVI INTERCOSTALES

46. Truncus praecipuus majoris nervi intercostalis sinistri.

47. Trunci et rami anastomotici cum ganglio mesenterico superiori: hinc

48. Primum ganglion intercostale lumborum.

49. 50. Trunci et rami aortici lumbares, excisi.

51. 52. Trunci et rami, qui ad plexum mesentericum inferiorem: hinc

53. Secundum ganglion intercostale lumborum.

54. 55. Trunci et rami, qui ad plexum mesentericum inferiorem.

56. Trunci et rami lumbares aortici, excisi;

57. ——— anastomotici cum respondentibus dexteris.

58. Tertium ganglion intercostale lumborum hinc enascens.

59. 60. Trunci et rami anastomotici cum dexteris respondentibus, eorumque plexus.

61. 62. Trunci et rami anastomotici cum plexu ischiatico: hinc

63. 64. Quartum et quintum ganglion intercostale lumborum.

65. 66. Trunci et rami anastomotici cum respondentibus dexteris.

67. 68. Trunci et rami, unde plexus hypogastricus, nec non

69. Primum ganglion intercostale sacrum.

70. Trunci et rami anastomotici cum respondentibus dexteris.

71. Trunci, qui ad alterum ganglion sacrum.

72. Truncus praecipuus majoris nervi intercostalis dexteri, in abdominis cavo.

73. Trunci et rami aortici excisi, et anastomotici cum ganglio mesenterico superiori dextero.

74. Trunci et rami anastomotici cum ganglio emulgente.

75. Primum ganglion intercostale lumborum, unde rami aortici, excisi.

76. Trunci et rami anastomotici cum sinistris.

77. Secundum ganglion intercostale lumborum.

78. 79. Trunci et rami excisi, unde plexus mesentericus superior.

80. Trunci et rami anastomotici cum respondentibus sinistris.

81. Tertium ganglion intercostale lumborum.

82. 83. Trunci et rami anastomotici cum sinistris, eorumque parvi plexus.

84. Trunci anastomotici cum plexu ischiatico.

85. Quartum et quintum ganglion intercostale lumborum.

86. 87. Trunci et rami anastomotici cum respondentibus sinistris, eorumque plexus.

88. Trunci anastomotici cum plexu ischiatico; hinc

89. Primum ganglion intercostale sacrum.

90. 91. Trunci et rami anastomotici cum sinistris respondentibus.

92. Truncus, unde secundum ganglion sacrum.

NERVI INTERCOSTALES DORSALES
AD LAEVAM

93. Truncus praecipuus anticus, seu abdominalis, ab octavo nervo intercostali dorsi.

94. Truncus praecipuus anticus abdominalis, a nono nervo intercostali dorsi.

95. Truncus praecipuus anticus, seu abdominalis, a decimo nervo intercostali dorsi.

96. Truncus praecipuus anticus, seu abdominalis, ab undecimo nervo intercostali dorsi.

97. Truncus praecipuus anticus, seu abdominalis, a duodecimo intercostali dorsi, quorum quisque secus marginem costarum decurrit.

NERVI LUMBARES ET SACRI
AD LAEVAM

98. Truncus et rami abdominales primi nervi lumbaris, ejusque propagines.

99. Trunci et rami secundi nervi lumbaris.

100. Truncus superficialis tertii nervi lumbaris: hinc

101. Plexus cruralis, ejusque decursus per anticam partem femoris.

102. Truncus praecipuus quarti nervi lumbaris, seu obturatoris.

103. Truncus praecipuus quinti nervi lumbaris.

104. Truncus praecipuus primi nervi sacri; et hinc

105. Plexus ischiaticus.

NERVI LUMBARES ET SACRI
AD DEXTERAM

106. 107. Trunci praecipui primi nervi lumbaris, excisi.

108. Truncus et rami superficiales lumbaris secundi.

109. Truncus et rami superficiales lumbaris terti.

110. Plexus cruralis hinc enascens, ex abdomine egrediens, per anticam femoris partem descendens.

111. Truncus praecipuus quarti nervi lumbaris, seu obturatoris.

112. Truncus praecipuus nervi lumbaris quinti.

113. Truncus praecipuus primi nervi sacri; et hinc

114. Plexus sacro-ischiaticus.

FIGURA III.

Dexteram pelvis internam, indeque anteriorem vertebrarum lumbarium faciem; egressum, ac decursum super ipsam nonnullorum nervorum: origines ducti thoracici, earumdemque anastomoses prope cysternam Pecqueti, exhibet figura haec.

OSSA

I. I. Facies antica vertebrarum lumborum.
II. Facies antica ossis sacri;
III. ——— interna ossis pubis.
IV. Facies interna ossis ilei dexteri.

MUSCULI

A. A. A. Pars sinistra diaphragmatis.
B. Foramen ellipticum, seu oesophageum ejusdem.
C. Aorticum foramen, seu ostium medium diaphragmatis.
D. D. Portio faciei internae musculi obliqui abdominalis externi dexteri.
E. Facies interna anuli inguinalis dexteri;
F. ——— ligamenti inguinalis, seu Poupartii.
G. G. Facies interna musculi obliqui interni abdominalis sinistri.
H. Portio musculi quadrati lumborum, ad laevam.
I. I. I. I. Portio psoas minoris; atque
K. K. K. K. Portio psoas majoris; nec non
L. L. L. L. Portio iliaci interni, ad dexteram et laevam.
M. M. Portio musculi obturatoris interni; et
N. Portio musculi obturatoris pyramidalis ad dexteram.

ARTERIAE

a. Truncus praecipuus arteriae diaphragmaticae inferioris dexterae.
b. Truncus praecipuus arteriae diaphragmaticae inferioris sinistrae.
c. Truncus praecipuus aortae abdomen ingrediens, excisus.
d. Truncus praecipuus arteriae coeliacae, excisus.
e. Truncus praecipuus arteriae mesentericae superioris, excisus.
f. *g*. *h*. Trunci praecipui lumbarium, ad laevam, excisi.
i. *k*. *l*. Trunci praecipui lumbarium, ad dexteram, pariter excisi.
m. Truncus praecipuus arteriae sacrae mediae, ab aorta, excisus.
n. Truncus praecipuus arteriae ileo-lumbaris, ab hypogastrica, excisus.
o. Truncus praecipuus obturatricis, ab hypogastrica, pariter excisus.
p. Truncus praecipuus arteriae iliacae externae dexterae, prope partem anticam femoris, excisus.
q. Truncus praecipuus arteriae epigastricae, excisus.
r. Truncus praecipuus arteriae iliacae circumflexae, ejusque decursus.
s. Truncus praecipuus arteriae iliacae externae, seu cruralis ad laevam.
t. Truncus praecipuus arteriae epigastricae, excisus.
u. Truncus praecipuus arteriae iliacae circumflexae, ejusque decursus.

VENAE

1. 1. Venae iliacae externae abdomen ingredientes, excisae.
2. 2. 2. Portio utriusque venae epigastricae.
3. 3. 3 3. Venae iliacae circumflexae.
4. Truncus praecipuus venae sacrae mediae.
5. Truncus praecipuus venae obturatricis dexterae.
6. 6. 6. 6. Trunci praecipui utriusque ileolumbaris.
7. 7. 7. 7. Trunci praecipui lumbarium, ad laevam.
8. 8. Trunci praecipui lumbarium, ad dexteram.

VASA LYMPHATICA

A. A. A. Trunci praecipui lymphatici obturatores in internum pelvis, eorumque decursus, una cum vasis sanguineis ac nervis.
B. B. Trunci praecipui lymphatici sacri medii, eorumque decursus.
C. C. Glandulae sacrae iliacae, quas adeunt.
D. D. D. Trunci et rami efferentes, eorumque decursus.
E. E. E. Glandulae lumbares inferiores.

F. F. Glandulae lumbares mediae;

G. ———————— superiores; quae omnes ad dexteram.

H. H. Glandulae lumbares inferiores;

I. I. I. ———————— mediae;

K. K. ———————— superiores; quae omnes ad laevam.

L. L. Plexus hepatici et mesenterici superiores.

M. M. M M. M. M. M. Trunci efferentes, eorumque plexus, anastomoses, atque decursus ad efformandas radices ductus thoracici.

Ñ. N. N. N. Cysterna Pecqueti, ante ductum thoracicum, ejusque decursus atque ingressus in thoracis cavum, una cum arteria aorta.

NERVI

NERVUS SPLACNICUS MAJOR SINISTER

1. Truncus praecipuus ejusdem; et hinc
2. Ganglion semilunare, ejusque anastomosis cum respondente dextero.

3. 4. Trunci splacnici, unde plexus coronarius stomachi, excisi.

5. 6. Trunci anastomotici cum nervo phrenico.

7. 8. Trunci anastomotici cum nervis vagis, ab octavo pare, excisi.

9. 10. 11. Trunci splacnici, unde plexus hepatici, excisi.

12. 13. 14. Trunci splacnici, unde plexus mesentericus superior, excisi.

15. Trunci splacnici majores, anastomotici cum parvo nervo splacnico.

16. 17. Trunci excisi, et ganglion splacnicum, unde plexus splenicus.

NERVUS SPLACNICUS MINOR SINISTER

18. Truncus praecipuus ejusdem;

19. ——— anastomoticus cum ganglio semilunari ejusdem nervi.

20. Truncus et rami, unde plexus emulgens, seu renalis.

NERVUS INTERCOSTALIS SINISTER

21. Truncus praecipuus, et primum ganglion lumbare.

22. Trunci et rami intercostales aortici, excisi.

23. 24. 25. Trunci intercostales, e quibus primi surculi, qui ad plexum mesentericum inferiorem, excisi.

26. Continuatio trunci praecipui intercostalis, et ganglion lumbare secundum.

27. 28. Trunci intercostales excisi, unde plexus mesentericus inferior.

29. Truncus et rami aortici, et anastomotici cum respondentibus dexteris.

30. Continuatio trunci praecipui, et tertium ganglion lumbare.

31. 32. Trunci intercostales, unde plexus mesentericus infimus, seu hypogastricus, excisi; hinc

33. Corpus gangliforme; et inde

34. 35. Trunci et rami hypogastrici.

36. Continuatio trunci praecipui intercostalis; et hinc quartum et quintum ganglion lumbare.

37. 38. Trunci et rami ejusdem, plexum mesentericum infimum, seu hypogastricum adeuntes.

39. Continuatio trunci praecipui intercostalis; hinc primum ganglion sacrum.

40. Trunci anastomotici cum nervis hypogastricis et sacris, ad parvam pelvim descendentes.

NERVUS INTERCOSTALIS DEXTER

41. Secundum ganglion intercostale lumborum.

42. 43. Trunci et rami intercostales aortici, excisi.

44. 45. Trunci et rami, qui ad producendum plexum mesentericum inferiorem.

46. Tertium ganglion intercostale lumborum.

47. 48. Trunci et rami ejusdem, qui ad plexum mesentericum infimum, seu hypogastricum, excisi.

49. Quartum ganglion intercostale lumborum: hinc

50. 51. Trunci et rami, qui ad plexum hypogastricum.

52. Truncus anastomoticus ejusdem cum nervo lumbari.

53. Quintum ganglion intercostale lumborum, et primum sacrum.

54. 55. Trunci anastomotici inter ultimum nervum lumbarem et plexum hypogastricum, excisi.

56. Continuatio trunci praecipui intercostalis, ad pelvim descendentis.

NERVUS PHRENICUS SINISTER

57. Truncus praecipuus, per concavam diaphragmatis faciem repens, ejusque conjunctio cum ganglio semilunari.

NERVI LUMBARES SINISTRI

58. Truncus anticus nervi intercostalis ultimi, excisus ad marginem externum musculi quadrati.

59. Truncus cutaneus femoralis externus, a primo lumbarium.

60. Truncus inguinalis, seu spermaticus externus ab eodem.

61. Truncus cutaneus femoralis anticus a secundo lumbarium.

62. Truncus cutaneus femoralis medius.

63. ——————————internus, et

64. Truncus praecipuus nervi obturatoris, a secundo, tertio, et quarto lumbarium procedentes: hinc

65. Plexus cruralis.

NERVI LUMBARES DEXTERI

66. Truncus gluteus, seu cutaneus posticus femoralis.

67. Truncus inguinalis, seu spermaticus externus.

68. Truncus cutaneus femoralis anticus.

69. —————————— externus, a secundo nervo lumbari.

70. Truncus femoralis cutaneus medius, a tertio nervo lumbari.

71. Parva portio plexus cruralis.

72. Truncus praecipuus nervi obturatoris, a secundo, tertio et quarto lumbari.

73. Truncus praecipuus quinti nervi lumbaris.

NERVI SACRI AD LAEVAM

74. Truncus praecipuus primi nervi sacri.

75. —————— secundi;

76. —————— tertii;

77. —————— quarti.

78. Plexus sacro-ischiaticus ab iisdem, et ultimo lumbari.

VISCERA

TABULA IX.

FIGURA I.

Vasa sanguinea mammaria atque epigastrica, per internam faciem anticae parietis abdominis atque thoracis repentia, eorumque anastomoses: nec non dorsales nervos anteriores, ab intercostalibus atque lumbaribus, eorumdemque decursum et distributionem, exhibet haec figura.

OSSA ET CARTILAGINES

I. I. Portio ossium temporum;
II. —— ossis sphenoidis, seu basilaris;
III. —— ossium maxillae superioris;
IV. —— interna ossis maxillae inferioris.
V. Dentes utriusque maxillae.
VI. Facies postica ossis hyoidis.
VII. VII. Portio utriusque claviculae.
VIII. Portio sinistra scapulae sectae, ad laevam.
IX. Apophysis acromialis ejusdem;
X. X. —— coracoidea utriusque scapulae.
XI. XI. Portio ossis humeri circa medium secti.
XII. Sterni interna facies.
XIII. Apophysis ensiformis ejusdem.
I. I. II. II. III. III. IV. IV. V. V. VI. VI. VII. VII. costa vera; et VIII. VIII. IX. IX. X. X. XI. XI. XII. XII. costa notha, circa medium sectae, una cum respondentibus cartilaginibus.
XIV. XIV. Ossa ilei oblique secta.
XV. Pubis interna facies.
XVI. XVI. Ischii tuberes.
XVII XVII. Apophyses trocantericae majores femorum.

LIGAMENTA

Δ. Δ. Portio ligamenti acromio-clavicularis; et
Γ. Γ. Portio ligamenti conoidei scapularis.
Θ. Facies interna ligamenti interclavicularis.
Π. Π. Π. Π. Ligamenta radiata, costas sterno conjungentia, ad dexteram et laevam.

ORGANA ET GLANDULAE

A. Foveae nasales posticae.
B. B. Glandulae submaxillares.
C. Umbilici vestigium.

MUSCULI

A. A. Portio utriusque musculi pterigoidei interni.
B. B Portio utriusque musculi biventris cum capite postico.
C. C. Portio utriusque musculi milohyoidei.
D. Portio utriusque musculi genio-hyoidei.
E. E. E. Portio utriusque musculi omoplata-hyoidei.
F. F. Portio utriusque musculi sternohyoidei.
G. G. G. Portio utriusque musculi sterno-cleido-mastoidei.
H. H. Portio utriusque musculi pectoralis majoris.
I. I. Portio utriusque musculi infrascapularis.
K. K. Portio utriusque musculi rotundi majoris.
L. Portio tendinis musculi latissimi dorsi, ad dexteram.

M. Portio musculi coraco-brachialis, ad laevam.

N. Portio musculi bicipitis ad dexteram;

O. ——— tricipitis, ejusque caput longum; et

P. Portio musculi brachialis interni ejusdem lateris.

Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. Musculi intercostales interni dexteri atque sinistri.

R. R. R. Musculus sterno-costalis, seu triangularis externus, ad dexteram.

S. S. S. Musculus rectus abdominalis, ad laevam.

T. T. T. Portio musculi transversi, ad dexteram.

U. U. U. Portio musculi obliqui interni, ad laevam.

V. V. V. V. V. V. Portio utriusque glutei medii.

X. X. X. X. X X. Portio utriusque obturatoris interni.

Y. Y. Portio musculi gemelli sinistri;

Z. Z. —— musculi obturatoris externi.

ARTERIAE

ARTERIA INNOMINATA AD DEXTERAM

a. Truncus praecipuus excisus ad arcum aorticum.

b. *b*. Carotis primitiva secus collum: hinc a carotide externa

c. Truncus praecipuus thyroideae superioris.

d. Truncus praecipuus lingualis;

e. ————— facialis;

f. ————— occipitalis.

g. Truncus praecipuus carotidis internae per ductum caroticum, hic reseratum, decurrens.

h. Truncus praecipuus arteriae subclaviae, ab innominata.

i. Truncus praecipuus arteriae thyroideae inferioris, excisus.

k. Truncus praecipuus arteriae vertebralis, excisus.

l. Truncus praecipuus arteriae mammariae internae.

m. *m*. *m*. *m*. *m*. Trunci et ramusculi thimici, pericardini et mediastini antici, quorum primi excisi.

n. *n*. *n*. *n*. *n*. *n*. *n*. *n* *n*. Trunci et rami intercostales mammales, eorumque decursus.

o. Truncus epigastricus superior internus, a continuatione mammariae: hinc

p. *p*. *p*. Trunci et rami abdominales interni, eorumque decursus et anastomoses cum epigastricis inferioribus.

q. Truncus epigastricus superior externus: hinc

r. *r*. *r*. *r*. *r*. Trunci et rami diaphragmatici et intercostales, eorumque decursus et anastomoses cum intercostalibus aorticis.

s. *s*. Truncus praecipuus arteriae transversae cervicis, excisus.

t. Truncus praecipuus arteriae scapularis superioris.

u. Truncus praecipuus arteriae supraspinosae scapularis.

v. Continuatio trunci praecipui arteriae subclaviae.

w. *w*. *w*. *w*. Trunci praecipui arteriae thoracicae.

x. Truncus et rami praecipui arteriae infrascapularis.

y. *y*. Truncus et rami praecipui arteriae subterscapularis.

z. Truncus praecipuus arteriae circumflexae humeralis.

a.*a*. Continuatio trunci praecipui arteriae axillaris in humeralem, seu brachialem.

b. *b*. *b*. *b*. Trunci et rami musculares brachiales, et

c. Truncus arteriae collateralis internae inde enascens; excisi.

ARTERIA CAROTIS PRIMITIVA, AD LAEVAM

a. *a*. Truncus praecipuus ejusdem excisae, atque secus collum decursus.

b. Truncus praecipuus arteriae thyroideae superioris.

c. Truncus praecipuus arteriae lingualis;

d. ————— facialis;

e. ————— occipitalis

f. Continuatio trunci praecipui arteriae carotidis internae.

ARTERIA SUBCLAVIA

g. Truncus praecipuus ejusdem excisae;

h. ——————— arteriae vertebralis.

i. Truncus praecipuus arteriae thyroideae inferioris.

k. Truncus praecipuus arteriae mammariae internae, ejusque decursus.

l. l. l. l. l. Trunci et rami thimici, pericardini et mediastini antici, quorum primi excisi.

m. m. m. m m. m. Trunci et rami intercostales, mammales, eorùmque decursus et anastomoses cum intercostalibus aorticis.

n. Divisio trunci praecipui arteriae mammariae internae.

o. Truncus epigastricus superior externus.

p. p. p. p. Trunci et rami diaphragmatici et intercostales inde enascentes, eorumque decursus et anastomoses cum intercostalibus aorticis.

q. Truncus epigastricus superior internus: hinc

r. r. Trunci et rami abdominales, eorumque decursus et anastomoses cum epigastricis inferioribus.

s. Truncus praecipuus scapularis superior, excisus.

t. Truncus et rami arteriae supraspinosae scapularis.

u. Truncus et rami arteriae subterscapularis.

v. Truncus et rami arteriae collateralis internae; et

w. Truncus et rami arteriae humeralis, seu brachialis; qui omnes excisi.

ARTERIAE INTERCOSTALES AORTICAE

x. x. x. x. x. x. x. x. x. Trunci et rami antici earumdem, ad laevam.

y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. y. Trunci et rami earumdem, ad dexteram; et hinc decursus et anastomoses cum intercostalibus mammalibus, et cum epigastricis inferioribus.

ARTERIAE LUMBARES

AD LAEVAM

z. z. Trunci et rami earumdem, nec non decursus et anastomoses cum epigastricis inferioribus per abdominis internam faciem.

ARTERIA SPERMATICA

DEXTERA

a. Truncus praecipuus ejusdem ex abdomine egrediens, excisus ad annulum inguinis.

ARTERIA ILIACA EXTERNA

DEXTERA

b. Truncus praecipuus ejusdem, prope egressum excisus.

c. Truncus praecipuus arteriae iliacae circumflexae.

d. Truncus praecipuus arteriae epigastricae inferioris.

e. e. e. e. e. e. e. Trunci et rami abdominales ejusdem, eorumque decursus.

f. Truncus praecipuus arteriae iliacae internae, seu hypogastricae: hinc

g. Truncus praecipuus arteriae gluteae;

h. ——————————— obturatricis.

i. Truncus praecipuus arteriae pudendae communis.

k. Truncus praecipuus arteriae ischiaticae

RURSUS IDEM TRUNCI

AD LAEVAM

l. Truncus praecipuus arteriae iliacae externae ex abdomine egrediens, excisus.

m. Truncus praecipuus arteriae epigastricae inferioris: hinc

n. n. n. n. n. Trunci et rami abdominales, eorumque decursus et anastomoses cum mammalibus hujus lateris.

o. Truncus praecipuus arteriae circumflexae iliacae, ejusque decursus.

p. Truncus praecipuus arteriae gluteae;

q. ——————————— ischiaticae.

r. Truncus praecipuus arteriae pudendae communis.

s. Truncus praecipuus arteriae obturatricis; qui omnes excisi.

VENAE

VENAE UTRIUSQUE LATERIS IN ILIACAS INTERNAS ET EXTERNAS CONVENIENTES

1. 1. 1. 1. Plexus venosus super faciem posticam pubis, a vena azyga penis, ejusque decursus et insertio in venas pudendas et obturatrices.

2. 2. 2. 2. Venae praecipuae pudendae communes.

3. 3. 3. 3. Venae praecipuae pudendae ischiaticae.

4. 4. Venae praecipuae pudendae gluteae.

5. Vena praecipua hypogastrica, seu iliaca interna dextera, in quam supradictae conveniunt.

6. 6. Venae praecipuae obturatrices;

7. 7. ———————— circumflexae iliacae.

8. 8. 8. 8. Venae praecipuae epigastricae inferiores.

9. 9. Truncus praecipuus venae umbilicalis inferioris internae.

10. 10. Venae praecipuae iliacae externae, quas adeunt.

11. Trunci praecipui spermatici ad dexteram.

VENAE AZYGAM ADEUNTES

12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Portio venarum intercostalium ad dexteram.

13. 13. 13. 13. 13. 13. 13 13. 13. Portio venarum intercostalium ad laevam, eorumque propagines per spatia intercostalia, ineuntes anastomoses cum epigastricis inferioribus et mammalibus.

VENAE PETENTES SUBCLAVIAM DEXTERAM

14. 14. Venae epigastricae superiores externae.

15. 15. Venae epigastricae superiores internae.

16. Truncus praecipuus venae mammariae internae, quam adeunt, earumque anastomoses cum respondentibus intercostalibus.

17. Truncus praecipuus venae humeralis profundae.

18. Truncus praecipuus venae circumflexae humeralis.

19. Truncus praecipuus venae subterscapularis.

20. Truncus praecipuus venae basilicae;

21. ———————————— infrascapularis.

22. 22. Venae thoracicae praecipuae.

23. Truncus praecipuus venae axillaris, quam adeunt supradictae.

24. Truncus praecipuus venae supraspinosae scapularis.

25. Truncus praecipuus venae cephalicae.

26. Truncus praecipuus venae jugularis externae.

27. Truncus praecipuus venae jugularis internae.

28. Truncus praecipuus venae jugularis anticae; qui omnes in

29. Venam subclaviam inferunt, prope cavam superiorem.

IIDEM TRUNCI AD LAEVAM

30. Truncus praecipuus venae epigastricae superioris internae.

31. Truncus praecipuus venae epigastricae superioris externae.

32. Truncus praecipuus mammariae internae hinc exsurgens, ejusque decursus.

33. Venae praecipuae humerales profundae.

34. Truncus praecipuus venae basilicae;

35. ———————————— scapularis inferioris.

36. Truncus praecipuus venae infrascapularis.

37. Truncus praecipuus venae axillaris; quam adeunt.

38. Truncus praecipuus venae supraspinosae scapularis.

39. Truncus praecipuus venae cephalicae;

40. ———————————— jugularis externae.

41. Truncus praecipuus venae jugularis internae.

42. Truncus praecipuus venae jugularis anticae: quos omnes excipit

43. Vena subclavia excisa pone cavam superiorem.

VASA LYMPHATICA

A. A. A. Trunci praecipui lymphatici epigastrici inferiores dexteri.

B. B. Glandulae epigastricae, quas adeunt.

C. C. Trunci efferentes, et glandulas inguinales adeuntes.

D. D. D. D. Trunci praecipui lymphatici epigastrici superiores sinistri.

E. E. Glandulae epigastricae, quas adeunt.

F. F. F. Trunci efferentes, qui ad glandulas inguinales profundas.

G. G. G. Trunci praecipui lymphatici circumflexi iliaci.

H. H. H. Glandulae inguinales profundae internae quas adeunt, una cum epigastricis supradictis

I. I. I. I. I. I. Trunci praecipui lymphatici mammarii interni, seu epigastrici superiores sinistri.

K. K. K. Glandulae sternales et mediastinae anticae, quas adeunt.

L. Truncus praecipuus lymphaticus efferens ab iisdem, ejusque decursus una cum vasis sanguineis mammalibus.

NERVI

NERVUS INTERCOSTALIS, SEU SYMPATHICUS MAJOR AD DEXTERAM

1. Truncus praecipuus in ductum caroticum.

2. Ganglion cervicale superius, seu fusiforme hinc enascens.

3. 4. Trunci et rami interni superiores;

5. 6. ——————— medii;

7. 8. ——————— inferiores molles, seu vasculares, qui omnes propagines carotidis externae irretiunt.

9. 10. Trunci et rami anastomotici cum plexu carotico.

11. Truncus praecipuus nervi cardiaci profundi; et hinc

12. 13. Trunci et rami cardiaci, qui ad plexum thyroideum.

14. Trunci et rami intercostales externi anastomotici cum accessorio Willisii, cum octavo, et subteroccipitali.

15. Portiuncula trunci praecipui nervi cardiaci superficialis hinc enascentis.

16. Parvus truncus intercostalis externus, anastomoticus cum cervicali primo.

17. Truncus praecipuus nervi intercostalis, seu inferioris.

18. Truncus et rami intercostales externi, anastomotici cum secundo et tertio cervicalium.

19. Truncus et rami intercostales anastomotici cum cardiacis profundis.

20. Truncus intercostalis externus, anastomoticus cum tertio et quarto cervicali.

21. Truncus intercostalis externus, anastomoticus cum sexto cervicali; unde ganglion cervicale inferius.

22. Continuatio trunci praecipui intercostalis, ad efformandum plexum thyroideum atque cardiacum.

23. Plexus thyroideus, secus arteriam cognominem.

24. Plexus cardiacus, secus arteriam innominatam.

25. 26. Trunci et rami anastomotici cum recurrente vocali octavi paris.

27. 28. 29. Trunci cardiaci profundi hinc enascentes, excisi.

30. Ganglion cervicale inferius, ab eodem intercostali.

31. 32. Trunci et rami externi anastomotici cum sexto et septimo cervicalium, atque cum primo dorsalium.

33. Trunci et rami externi, anastomotici cum secundo et tertio dorsalium, excisi.

34. Trunci et rami interni, qui ad plexum cardiacum, et ad anastomosen ineundam cum octavo pare.

35. 35. 36. Trunci et rami interni, qui ad plexum aorticum, excisi.

37. Truncus praecipuus intercostalis, qui inde ad thoracis cavum.

NERVUS OCTAVI PARIS, SEU VOCALIS AD DEXTERAM

38. Truncus praecipuus inter arteriam in-

nominatam, et venam subclaviam: hinc

39. Truncus et rami recurrentes vocales;

40. ———— pneumo-gastrici.

NERVUS ACCESSORIUS WILLISII

41. Truncus praecipuus egrediens e foramine lacero postico, una cum vena jugulari interna.

42. Ejusdem ingressus in musculum sterno-cleido-mastoideum.

43. Rursus egressus ab eodem, atque decursus.

44. 45. 46. Trunci et rami anastomotici cum nervis cervicalibus.

NERVUS INTERCOSTALIS, SEU MAJOR SYMPATHICUS AD LAEVAM

47. Egressus ejusdem per ductum caroticum, una cum arteria cognomine: hinc

48. Ganglion cervicale superius, seu fusiforme.

49. Trunci et rami interni superiores;

50. ———— medii.

51. 52. Trunci et rami interni inferiores intercostales; unde plexus nervorum mollium, vasa arteriaca praecipua irretientes.

53. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum primo cervicali.

54. Truncus praecipuus nervi cardiaci superficialis; et hinc

55. 56. Trunci et rami anastomotici cum secundo et tertio cervicalium.

57. Truncus praecipuus nervi intercostalis inferioris.

58. Trunci et rami, unde nervus cardiacus profundus.

59. Trunci et rami, unde ganglion cervicale inferius.

60. Ganglion cervicale medium hinc enascens; atque inde

61. Plexus cardiacus;

62. ——— thyroideus.

63. 64. Trunci et rami externi, anastomotici cum quinto et sexto cervicalium; qui ad

65. Ganglion cervicale inferius, seu stellatum.

66. 67. Trunci et rami externi, anastomotici cum septimo cervicalium, et primo dorsalium.

68. 69. Trunci et rami externi, anastomotici cum secundo et tertio dorsalium, excisi.

70. 71. Trunci et rami interni, qui ad plexum aorticum atque cardiacum.

72. Truncus praecipuus intercostalis, qui inde per thoracis cavum, excisus.

NERVUS OCTAVI PARIS, SEU VAGUS AD LAEVAM

73. 73. 73. Truncus praecipuus ejusdem secus collum, una cum vena jugulari interna.

74. Rursus idem truncus in thoracis cavum, inter arteriam et venam subclaviam, ejusque divisio: videlicet

75. Truncus praecipuus nervi recurrentis vocalis.

76. Truncus praecipuus nervi pneumo-gastrici.

NERVUS ACCESSORIUS WILLISII

77. Egressus trunci praecipui prope foramen lacerum posticum.

78. Trunci et rami, qui ad musculum sterno-cleido-mastoideum.

79. 80. 81. 82. Trunci anastomotici cum primo, secundo, tertio et quarto nervo cervicalium.

83. Continuatio trunci praecipui per musculum trapetium, et elevatorem scapulae, excisi.

NERVI SPINALES CERVICALES AD LAEVAM

1. Truncus praecipuus nervi subteroccipitalis.

2. 3. 4. Trunci et rami musculares, et alii anastomotici cum primo cervicalium, et cum intercostali.

5. Truncus anticus e praecipuo trunco primi nervi cervicalis.

6. Trunci et rami anastomotici cum secundo cervicali, et accessorio Willisii.

7. Truncus praecipuus secundi nervi cervicalis.

8. 9. Trunci et rami anastomotici cum cervicali tertio.

10. Truncus praecipuus nervi auricularis

majoris hinc enascens, ejusque decursus.

11. 12. 13. Trunci et rami cutanei per superiorem et mediam colli partem, excisi.

14. Truncus praecipuus tertii nervi cervicalis.

15. Truncus et rami anastomotici cum quarto cervicalium, et qui ad phrenicum.

16. Truncus praecipuus nervi phrenici, subter arteriam subclaviam excisus.

17. 18. Trunci et rami cutanei inferiores colli, seu supraclaviculares, excisi.

19. Truncus praecipuus quarti;

20. ———————— quinti;

21. ———————— sexti;

22. ———————— septimi nervi cervicalis.

23. Truncus praecipuus primi nervi dorsalis.

24. Plexus brachialis e quinque supradictis enascens; et hinc

25. Truncus praecipuus nervi scapularis;

26. ———————— axillaris;

27. ———————— radialis;

28. ———————— cubitalis;

29. ———————— mediani;

30. ———————— cutanei interni.

31. Truncus praecipuus nervi cutanei externi.

NERVI SPINALES DORSALES AD LAEVAM

32. Truncus et rami primi;

33. ———————— secundi;

34. ———————— tertii;

35. ———————— quarti;

36. ———————— quinti;

37. ———————— sexti;

38. ———————— septimi;

39. ———————— octavi;

40. ———————— noni;

41. ———————— decimi;

42. ———————— undecimi, et

43. ———————— duodecimi nervi dorsalis, eorumque decursus per spatia intercostalia.

NERVI LUMBARES SPINALES AD LAEVAM

44. Truncus et rami nervi lumbaris primi;

45. ———————— secundi, eorumque decursus.

NERVI SPINALES SACRI AD LAEVAM

46. Truncus praecipuus nervi ischiatici;

47. ——— et rami nervi glutei profundi;

48. ———————— pudendi communis.

49. Truncus et rami nervi cutanei postici femoralis.

NERVI SPINALES CERVICALES AD DEXTERAM

50. Portio trunci antici nervi subterroccipitalis.

51. Trunci et rami musculares ejusdem, excisi.

52. Trunci anastomotici cum primo cervicalium, et cum intercostali.

53. Portio antica primi nervi cervicalis.

54. Truncus anastomoticus cum secundo cervicali.

55. Truncus praecipuus secundi nervi cervicalis.

56. Truncus anastomoticus cum accessorio Willisii; et hinc

57. Truncus occipitalis minor;

58. ——— auricularis major; eorumque rursus ascensus.

59. 60. Trunci et rami, unde plexus subcutaneus superior et medius colli.

61. Trunci anastomotici cum tertio cervicali.

62. Truncus praecipuus tertii nervi cervicalis.

63. 64. Trunci anastomotici cum quarto cervicali, et qui ad phrenicum.

65. Truncus praecipuus phrenicus, inter arteriam et venam mammariam.

66. 67. Trunci et rami, unde plexus subcutaneus inferior colli, seu supraclavicularis, excisi.

68. Truncus praecipuus quarti nervi cervicalis.

69. Truncus praecipuus quinti nervi cervicalis.

70. Truncus praecipuus sexti nervi cervicalis.

71. Truncus praecipuus septimi nervi cervicalis.
72. Truncus praecipuus primi nervi dorsalis.
73. Plexus brachialis, a supradictis enascens.
74. Truncus praecipuus nervi suprascapularis
75. Truncus praecipuus nervi axillaris;
76. ———————— radialis;
77. ———————— mediani;
78. ———————— cubitalis;
79. ———————— cutanei externi.
80. Truncus praecipuus nervi cutanei interni, qui omnes a plexu supradicto.

NERVI SPINALES DORSALES AD DEXTERAM

81. Truncus et rami primi;
82. ———— secundi;
83. ———— tertii;
84. ———— quarti;
85. ———— quinti;
86. ———— sexti;
87. ———— septimi;
88. ———— octavi;
89. ———— noni, et
90. ———— decimi nervi dorsalis, eorumque decursus per spatia intercostalia.

NERVUS ISCHIATICUS AD DEXTERAM

91. Portio trunci praecipui ejusdem.
92. 93. Trunci et rami nervi glutei profundi.
94. 95. Trunci et rami pudendi communes.
96. Truncus et rami nervi cutanei postici femoralis.

FIGURA II.

Pharyngis posticam faciem, suis cum musculis, quaeque hanc partem irretiunt vasa sanguinea, et nervos, exhibet figura haec.

OSSA

I. I. Portio ossis occipitalis, ejusque condyli.
II. II. Portio apophysis mastoideae.
III. III. Portio apophysis styloideae.
IV. Portio ossis mallei in aure interna;
V. ——— ossis incudis, ibidem;
VI. ——— ossis maxillaris inferioris, ad dexteram.

GLANDULAE

A. Parotis.
B. Glandula submaxillaris.
C. C. Portio glandulae thyroideae.

MUSCULI

A. A. Portio utriusque musculi biventris maxillae inferioris.
B. B. Portio utriusque musculi stylohyoidei.
C. C. Portio utriusque musculi styloglossi.
D. D. Portio utriusque musculi stylopharyngei.
E. Appendix muscularis, a maxillari angulo ad pharyngem usque, ad laevam.
F. Portio musculi constrictoris superioris;
G. ———————— medii;
H. ———————— inferioris pharyngis.
I. Esophagi portio.
K. K. Portio utriusque musculi pterigoidei interni.
L. L. Portio utriusque musculi masseterici.

ARTERIAE

ARTERIA CAROTIS PRIMITIVA AD DEXTERAM

a. Truncus praecipuus ejusdem, atque divisio.
b. Truncus praecipuus arteriae carotidis internae excisae.
c. Truncus praecipuus arteriae carotidis externae; unde
d. Truncus praecipuus arteriae thyroideae superioris, ejusque decursus.
e. Truncus praecipuus arteriae laryngeae, ejusque decursus.
f. Truncus praecipuus arteriae occipitalis, excisae.
g. Truncus praecipuus arteriae lingualis.

h. Truncus praecipuus arteriae pharyngeae inferioris.

i. Truncus praecipuus arteriae facialis;

k. ———————————— pharyngeae superioris.

l. Truncus praecipuus arteriae transversalis faciei, excisae.

m. Continuatio trunci praecipui arteriae carotidis externae.

n Truncus praecipuus arteriae parotideae.

o. o. Trunci et rami parotidei et masseterici.

p. Truncus praecipuus arteriae temporalis excisae.

q. Truncus praecipuus arteriae auricularis posticae.

r. Truncus praecipuus arteriae maxillaris internae.

ARTERIA CAROTIS PRIMITIVA AD LAEVAM

s. Truncus praecipuus ejusdem atque divisio.

t. Truncus praecipuus arteriae carotidis internae excisae.

u. Truncus praecipuus arteriae carotidis externae.

v. Truncus praecipuus arteriae thyroideae superioris, ejusque divisio.

w. Truncus thyroideus; et

x. ——— laryngeus inde enascentes, eorumque decursus.

y. Truncus praecipuus arteriae occipitalis excisae.

z. Truncus praecipuus arteriae lingualis.

a. Continuatio trunci praecipui arteriae carotidis externae.

b. b. Trunci et rami parotidei, et faciales transversi.

c. Truncus praecipuus arteriae temporalis.

d. Truncus praecipuus arteriae auricularis.

e. Truncus praecipuus arteriae maxillaris internae.

f. Truncus et rami arteriae thyroideae inferioris sinistrae.

g. Truncus et rami arteriae thyroideae inferioris dexterae, eorumque decursus.

VENAE

1. Truncus praecipuus venae thyroideae superioris dexterae excisae.

2. 2. Truncus praecipuus venae thyroideae superioris sinistrae.

3. 3. 3. Trunci praecipui pharyngei postici, eorumque decursus.

NERVI

NERVUS OCTAVI PARIS, SEU VAGUS, AD LAEVAM

1. Portio trunci praecipui ejusdem excisi.

2. Truncus et rami nervi glosso-pharyngei, eorumque decursus.

3. Truncus praecipuus nervi laryngei superioris, seu vocalis ejusdem.

4. Truncus et rami praecipui nervi laryngei inferioris, seu vocalis recurrentis, eorumque decursus.

NERVUS INTERCOSTALIS, SEU MAJOR SYMPATHICUS AD LAEVAM

5. Ganglion cervicale superius, seu fusiforme ejusdem.

6. Truncus et rami pharyngei superiores;

7. 8. ———— pharyngei inferiores, eorumque decursus.

9. Truncus praecipuus nervi cardiaci superficialis.

10. Continuatio trunci praecipui majoris nervi intercostalis.

NERVUS PORTIONIS DURAE SEPTIMI PARIS, AD DEXTERAM

11. Truncus praecipuus ejusdem, in aquaeductu Fallopii.

12. Truncus et rami nervi styloidei ejusdem, eorumque decursus ad musculos cognomines.

13. Truncus praecipuus nervi facialis, seu minoris sympathici ejusdem, excisi.

14. 15. 16. Trunci et rami parotidei et faciales, eorumque decursus.

NERVUS OCTAVI PARIS, SEU VAGI, AD DEXTERAM

17. Truncus et rami nervi glosso-pharyngei.

18. Truncus et rami nervi laryngei superioris.

19. Truncus et rami nervi recurrentis, seu laryngei inferioris excisi.

NERVUS INTERCOSTALIS, SEU MAJOR SYMPATHICUS, AD DEXTERAM

20. Truncus et rami nervi pharyngei superioris.

21. Truncus et rami nervi pharyngei medii.

22. Truncus et rami nervi pharyngei inferioris excisi, eorumque decursus.

FIGURA III.

Caput ac colli partem ad dexteram, nec non propagines majores carotidis externae, ostendit figura haec.

OSSA

I. Portio apophysis mastoideae;
II. —— apophysis styloideae;
III. —— apophysis zygomaticae;
IV. —— ossis zygomatici, seu jugalis;
V. —— condyli, atque maxillae inferioris.
VI. Portio corporis ejusdem maxillae;
VII. —— ossis hyoidis.

ORGANA

𝒜. Cartilago auricularis, communibus tegumentis exuta.
ℬ. Portio cartilaginis nasalis;
𝒞. ———— thyroideae.

MUSCULI

A. Portio aponeurosis capitis.
B. B. Portio musculi occipitalis.
C. Portio musculi retrahentis auriculae.
D. D. D. Portio musculi temporalis.
E. E. Portio musculi masseteris.
F. Portio musculi buccinatoris.
G. G. Portio musculi pterigoidei interni.
H. Portio musculi stylo-glossi.
I. Portio musculi stylo-pharyngei.
K. K. Portio musculi stylo-hyoidei.
L. L. L L. Portio musculi biventris maxillae inferioris, ad dexteram.
M. M. Portio musculi milo-hyoidei.
N. Portio musculi hyo-glossi;
O. —— musculi thyro-hyoidei.
P. Portio lateralis pharyngis
Q. Q. Portio musculi omoplata-hyoidei.
R. R. R. Portio musculi sterno-hyoidei.
S. Portio musculi crico-thyroidei;
T. —— musculi sterno-thyroidei.
U. U. U. Portio musculi sterno-cleido-mastoidei.
V. V. Portio musculi splenii capitis et colli.
X. Portio musculi cucullaris.

ARTERIAE

ARTERIA CAROTIS

a. a. Truncus praecipuus arteriae carotidis primitivae, ejusque divisio.
b. Truncus praecipuus arteriae carotidis internae.
c. Truncus praecipuus arteriae carotidis externae.
d. Truncus praecipuus arteriae thyroideae superioris, ejusque divisio.
e. Truncus et rami arteriae laryngeae; et
f. ———— arteriae thyroideae a supradicta.
g. g. g. Truncus praecipuus arteriae lingualis.
h. Truncus praecipuus arteriae facialis;
i. —— et rami subtermentales;
k. —— et rami masseterici atque parotidei.
l. Truncus et rami labiales atque faciales, excisi, eorumque decursus.
m. Truncus praecipuus arteriae occipitalis, ejusque subter musculum sterno-cleido-mastoideum ingressus.
n. Truncus praecipuus ejusdem, super eumdem musculum.
o. o. o. Trunci et rami occipitales descendentes, excisi.
p. p. p. Truncus et rami ascendentes occipitales.
q. Trunci et rami arteriae auricularis posticae.
r. r. r Trunci et ramusculi parotidei, excisi.
s. Truncus praecipuus arteriae maxillaris internae.
t. Truncus praecipuus arteriae transversalis faciei, excisus.
u. Truncus et rami arteriae zygomaticae.

v. Truncus praecipuus arteriae temporalis, ejusque divisio.

x. Truncus et rami temporales antici;

y. ——————— temporales postici, eorumque decursus.

VENAE

VENAE IN JUGULAREM INTERNAM CONVENIENTES

1. Portio trunci praecipui venae temporalis profundae.

2. Portio trunci praecipui venae maxillaris internae.

3. 3 Portio trunci praecipui venae facialis.

4. 4. Venae linguales, seu raninae.

5. Portio trunci praecipui venae thyroideae transversalis.

6. Portio trunci praecipui venae thyroideae superioris, ejusque cum praecedentibus conjunctio.

7. 7. Venae occipitales.

8. Portio trunci praecipui venae jugularis internae, in quem supradictae.

NERVI

NERVUS MAXILLARIS INFERIOR, TERTIAE PROPAGINIS QUINTI PARIS

1. Truncus praecipuus nervi temporalis profundi externi ejusdem.

2. Truncus praecipuus nervi milo-hyoidei ejusdem, atque divisio.

3. 4. 5. Truncus et rami, eorumque decursus.

NERVUS FACIALIS SEPTIMI PARIS

6. Truncus praecipuus ejusdem, e foramine stylo-mastoideo egrediens.

7. 8. 9. Trunci et rami faciales, excisi.

NERVUS ACCESSORIUS WILLISII

10. Truncus praecipuus ejusdem, ejusque decursus inter venam jugularem internam, atque musculum sterno-cleido-mastoideum.

NERVUS HYPOGLOSSUS MAJOR, SEU LINGUALIS NONI PARIS

11. Truncus praecipuus ejusdem, atque divisio.

12. Truncus praecipuus nervi cervicalis ab eodem, ejusque divisio.

13. Truncus et rami per musculos omoplata-hyoideum, sterno-hyoideum, atque thyro-hyoideum.

14. Truncus descendens ejusdem.

15. Continuatio trunci praecipui lingualis, atque divisio.

16. 17. Trunci et rami, qui ad musculos linguales, eorumque decursus.

NERVUS OCCIPITALIS MAJOR

18. Truncus praecipuus ejusdem.

19. 20. 21. Trunci et rami occipitales inde enascentes, eorumque decursus.

FIGURA IV.

Secta cranii base, membranosis velamentis exuta, originem, decursum, propagines, anastomosin arteriae maxillaris internae exhibet figura haec.

OSSA

I. I. Portio ossis frontalis.

II. II. II. Portio ossis etmoidis;

III. III. ——— ossis unguis;

IV. IV. ——— utriusque cavi orbitalis;

V. V. ——— utriusque ossis maxillaris superioris.

VI. VI. Portio ossis sphenoidis, seu basilaris.

VII. Sinus sphenoidales.

VIII. Apophysis pterigoidea excisa, ad laevam.

IX. Foramen lacerum anticum;

X. ——— ovale, seu ellipticum;

XI. ——— spinosum, seu meningeum.

XII. Portio apophysis basilaris ossis occipitalis.

XIII. XIII. Portio ossium temporum.

XIV. XIV. Apophyses zygomaticae, seu jugales.

XV. Apophyses mastoideae;

XVI. ——— styloideae.

XVII. Meatus auditorius externus.

XVIII. Foramen caroticum, ejusque ductus.

XIX. Foramen lacerum posticum;

XX. ——— stylo-mastoideum.

XXI. Portio utriusque apophysis transversae vertebrarum cervicis.

XXII. XXII. Vertebrae dorsales, ligamentis anticis obductae.

XXIII. XXIII. XXIII. XXIII. XXIII. XXIII. XXIII. XXIII. Costae quatuor excisae.

MUSCULI

A. A. A. Musculus rectus anticus major capitis; et

B. B. B. Musculus longus colli, ad dexteram.

C. Musculus rectus anticus minor capitis; et

D. Musculus obliquus inferior ejusdem, ad laevam.

E. E. E. E. E. Musculi intertrasversales cervicis.

F. F. F. F. F. F. F. F. Musculi scaleni medii.

G. G. Portio utriusque musculi scaleni postici.

H. H. H. H. Musculi intercostales externi; et

I. I. I. I. Musculi intercostales interni.

ARTERIAE

ARTERIA CAROTIS PRIMITIVA, AD DEXTERAM

a. Portio trunci praecipui ejusdem, atque divisio.

b. b. Truncus praecipuus arteriae carotidis internae inde enascens, ejusque decursus, atque in cranii cavum per ductum caroticum ingressus.

c. Truncus praecipuus arteriae carotidis externae, ejusque divisio: videlicet

d. Truncus praecipuus arteriae thyroideae superioris, excisus.

e. Truncus praecipuus arteriae pharyngeae inferioris, excisus.

f. Truncus praecipuus arteriae occipitalis, ejusque decursus.

g. Truncus praecipuus arteriae lingualis;

h. ———————— arteriae facialis;

i. ———————— arteriae pharyngeae superioris.

k. Truncus praecipuus arteriae auricularis posticae.

l. Truncus praecipuus arteriae transversalis faciei.

m. Truncus praecipuus arteriae temporalis superficialis, excisus.

n. Truncus praecipuus arteriae maxillaris internae.

o. Truncus praecipuus arteriae alveolaris, seu maxillaris inferioris.

p. Truncus praecipuus arteriae parotideae profundae, excisae.

q. Truncus praecipuus arteriae meningeae, ejusque per foramen spinosum in cranii cavum ingressus.

r. r. r. r. Trunci praecipui pterigoidei interni atque externi, excisi.

s. Truncus praecipuus arteriae temporalis profundae.

t. Divisio trunci praecipui arteriae maxillaris internae.

u. Truncus praecipuus arteriae palatinae posticae, excisus.

v. Truncus praecipuus arteriae Hygmorianae, seu alveolaris superioris.

w. Truncus praecipuus arteriae infraorbitalis, ejusque decursus.

x. Truncus praecipuus arteriae etmoidalis, ejusque divisio.

y. Trunci et rami etmoidales proprii;

z. ———————— naso-palatini excisi.

ARTERIA SUBCLAVIA DEXTERA

a. Truncus praecipuus ejusdem, atque divisio.

b. Truncus praecipuus arteriae vertebralis, ejusque decursus.

c. Truncus et rami arteriae cervicalis profundae, ejusque decursus.

d. Truncus praecipuus arteriae intercostalis superioris, seu subclaviae, ejusque divisio.

e. Truncus et rami per primum spatium intercostale; et

f. Truncus et rami per secundum spatium intercostale, inde enascentes, eorumque decursus.

ARTERIA INTERCOSTALIS SUPERIOR, SEU SUBCLAVIA, AD LAEVAM

g. Truncus praecipuus ejusdem, excisus.

h. Truncus dorsalis ejusdem atque decursus.

i. Truncus et rami per primum;

k. ———————— per secundum; et

l. ———————— per tertium spatium intercostale, eorumque decursus.

ARTERIAE INTERCOSTALES AORTICAE

m. Truncus et rami primae arteriae intercostalis aorticae, ejusque decursus per tertium spatium intercostale dexterum.

n. Truncus et rami secundae arteriae intercostalis aorticae, ejusque decursus per quartum spatium intercostale hujus lateris.

o. Truncus et rami primae arteriae intercostalis aorticae, ejusque decursus per quartum spatium intercostale, ad laevam.

VENAE

1. Truncus praecipuus venae jugularis internae dexterae, excisae prope foramen lacerum posticum.

2. 2. 2. 2. 2. Plexus et trunci venosi cervicales antici, anastomotici cum sinubus vertebralibus internis.

3. Truncus praecipuus venae vertebralis sinistrae, e foramine intertransverso vertebrae primae cervicalis egredientis.

4. Portio venae dorsalis.

5. Venae intercostales subclaviae dexterae;

6. ———————————— sinistrae.

7. 7. Venae intercostales azygae, ad dexteram et laevam.

NERVI

NERVI CERVICALES AD DEXTERAM

1. Portio trunci praecipui secundi;

2. ———————————— tertii; et

3. ———————————— quarti nervi cervicalis excisi.

4. Portio trunci praecipui nervi diaphragmatici, ab ultimo (3) enascens.

NERVI DORSALES DEXTERI

5. Portio trunci praecipui primi;

6. ———————————— secundi;

7. ———————————— tertii, et

8. Portio trunci praecipui quarti nervi dorsalis excisi; eorumque decursus per spatia intercostalia.

NERVUS INTERCOSTALIS AD DEXTERAM

9. 9. Portio trunci praecipui majoris sympathici in cavum thoracicum, ejusque decursus.

10. 10. 10. Trunci et rami ejusdem, anastomotici cum dorsalibus supradictis hujus lateris

NERVI DORSALES AD LAEVAM

11. Portio trunci praecipui primi;

12. ———————————— secundi;

13. ———————————— tertii; et

14. ———————————— quarti nervi dorsalis excisi, eorumque decursus per spatia intercostalia.

NERVUS INTERCOSTALIS HUJUS LATERIS

15. Portio trunci praecipui majoris sympathici, ejusque decursus in cavum thoracicum.

16. 16. 16. Trunci et rami anastomotici ejusdem cum dorsalibus hujus lateris.

FIGURA V.

Lingua epitelio exuta, naturali major, ejusque appendices.

A. Apex linguae, ejusque papillae conicae, atque pyramidales.

B. Corpus ejusdem, ipsiusque papillae.

C. Foramen coecum ejusdem.

D. Linguae basis, ejusque papillae fungiformes.

E. Facies antica veli penduli palatini.

F. Appendix uvulae, ejusque cryptae mucosae.

G. G Columnae anticae faucium.

H. H. ——— posticae earumdem.

I. I. Glandulae tonsillares inter anticam et posticam columnam.

K. K. K. Productio faucium in pharyngem.

L. Pharyngis in oesophagum continuatio.

M. Epiglottis, ejusque cryptae mucosae.

N. Glottidis rima.

O. Laryns, mucosa membrana obducta.

P. P. Glandulae thyroideae portio.

Q. Portio trachoeae, seu asperarteriae.

Bibliopolae, apud quos hoc Opus prostabit.

ANCONAE, Sartori.

BONONIAE, Marcheselli.

BRUXELLES, Weissembruch.

FERRARIAE, Maestri.

FLORENTIAE, Molini, Bardi et Soc. Pagni et Soc.

FORILIVII, Casali.

JANUAE, Gravier.

LONDINI, Bossangè, Mourray.

MANHEIMII, Artaria et Fontaine.

MANTUAE, Caranenti.

MEDIOLANI, Fusi et Stella, Giusti, Vismara.

MUTINAE, Tamanini, Vincenzi.

NEAPOLIS, Borell, Marotta et Wanspandoch.

PANORMI, Pedone et Muratore.

PARISIIS, Renouard, Rey et Gravier.

PARMAE, Blanchon.

PLACENTIAE, Del Maino.

PISIS, Capurro.

ROMAE, De Romanis filius.

TAURINI, Balbino, Pomba.

VENETIIS, J. Bapt. Missiaglia.

VERONAE, Societas Typograph., et Haeredes Moroni.

VINDOBONAE, Fridericus Volke.

PAULI MASCAGNII

ANATOMIA

UNIVERSA

XLIV. TABULIS AENEIS

JUXTA ARCHETYPUM HOMINIS ADULTI

ACCURATISSIME REPRAESENTATA

DEHINC AB EXCESSU AUCTORIS

CURA AC STUDIO

EQ. ANDREAE VACCÀ BERLINGHIERI

JACOBI BARZELLOTTI

ET

JOANNIS ROSINI

IN PISANA UNIVERSITATE PROFESSORUM

ABSOLUTA ATQUE EDITA

FASCICULUS OCTAVUS

PISIS

APUD NICOLAUM CAPURRO

TYPIS FIRMINI DIDOT

MDCCCXXX.

F.267

CORPORIS HUMANI

FACIE AVERSA

STRATUM QUARTUM

TABULAE I. II. III.

Sceletum naturalem periostio obtectum suis cum ligamentis, ejusque vasa sanguinea, nervos spinales, ac nonnulla lymphatica exhibet figura haec.

OSSA

OSSA ET CARTILAGINES CAPITIS

A. Portio ossis frontalis seu coronalis;
B. —— suturae coronalis ejusdem.
C. C. C. Portio ossis parietalis sinistri;
D. D. D. ————— dexteri.
E. E. Portio suturae sagittalis.
F. F. F. Portio ossis occipitis.
G. G. Portio suturae lambdoideae.
H. Tuberositas coracoidea.
I. Portio ossis temporalis sinistri.
K. K. Apophysis mastoidea utriusque lateris.
L. Apophysis styloidea.
M. ——— zygomatica seu jugalis lateris sinistri.
N. N. Sutura squamosa seu temporalis.
O. O. Portio cartilaginis auricularis dexterae atque sinistrae.
P. Portio apophysis pterigoideae ossis sphenoidis.
Q. Q. Portio maxillae superioris, ejusque dentes.
R. Portio ossis jugalis seu zygomatici.
S. S. S. Portio maxillae inferioris, ejusque dentes.
T. Apophysis coronoides.
U. ——— condyloides ejusdem.

OSSA TRUNCI

COLUMNA VERTEBRALIS

I. Atlans, seu prima vertebra.
II. Epistrophoeum, seu secunda vertebra.
III. IV. V. VI. VII. vertebra cervicalis.
A. A. A. A. A. A. A. Arcus vertebrales, processus transversi, obliqui, et spinosi bifidi earumdem.
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. vertebra dorsalis.
B. B. B. B. B. B. B. B B. B. B. B. Arcus vertebrales atque processus transversi, obliqui et spinosi primae, secundae, tertiae, quartae, et quintae vertebrae lumbaris.
C. C. C. C. C. Arcus vertebrales, et processus transversi, obliqui et spinosi earumdem.

OS SACRUM

D. D. D. Facies postica.
E. E. E. E. Foramina sacra postica.
F. Extremum inferius ductus vertebralis.
G. Facies postica coccygis.

COSTAE ET STERNUS

I. II. III. IV. V. VI. VII. costa legitima.
H. H. H. H. H. H. H. Pars postica, et cartilagines earumdem.
VIII. IX. X. XI. XII. costa spuria.
I. I. I. I. I. Pars postica lateralis earumdem, atque cartilagines.
K. K. K. Sterni facies postica.

OSSA INNOMINATA

L. L. L. L. L. Facies externa eorumdem.
M. M. M. M. Crista iliaca.
N. N. Spinae posticae superiores.
O. O. —— anticae superiores.
P. P. —— anticae inferiores eorumdem.

WELLCOME LIBRARY INSTITUTE

Q. Q. Spinae ischiaticae.

R. R. Tuberositas ischiatica utriusque lateris.

S. S. Portio faciei internae pubis.

T. Portio foraminis ovalis.

U. Margo posticus cavi cotiloidei, ad laevam.

V. Sulcus sacro-ischiaticus major seu superior.

X. Sulcus sacro-ischiaticus minor seu inferior, ad dexteram.

OSSA EXTREMI SUPERIORIS DEXTERI

HUMERUS

A. Portio claviculae.

B. B. B. Facies postica scapulae, vasis sanguineis irretitae.

C. C. Spina scapularis.

D. Processus acromialis ejusdem.

BRACHIUM

E. E. E. Os humerale periostio obductum, suis cum vasis sanguineis.

ANTIBRACHIUM

F. F. F. Os cubitale.

G. G. G. Os radiale periostio tectum, suis cum vasis sanguineis.

MANUS

H. H. Facies dorsalis carpi periostio obducti, suis cum vasis sanguineis.

OSSA METACARPI

I. Os metacarpeum digiti pollicis;

K. ——————— indicis;

L. ——————— medii;

M. ——————— anularis, et

N. ——————— auricularis, periostio obducti.

DIGITI

O. O. O. O. O. Phalanges digitales majores, seu primi ordinis.

P. P. P. P. Phalanges digitales mediae, seu secundi ordinis.

Q. Q. Q. Q. Q. Phalanges digitales minores, seu tertii ordinis.

OSSA EXTREMI SUPERIORIS SINISTRI

HUMERUS

A. Portio claviculae.

B. B. B. B. Facies postica scapulae.

C. C. Processus spinosus;

D. —— acromialis ejusdem;

E. Processus coracoideus.

F. Cavum glenoidale.

BRACHIUM

G. G. G. Os humeri.

H. Caput seu extremum superius, cartilagine obductum.

I. Tuberositas minor ejusdem.

K. Condylus internus ejusdem.

L. Extremum inferius, propria cartilagine obductum.

ANTIBRACHIUM

M. M. M. Os cubitale seu ulnare.

N. Processus olecraneus, seu extremum superius ejusdem.

O. Processus coracoideus.

P. Extremum inferius, seu carpeum ejusdem.

Q. Q. Q. Os radii.

R. Extremum superius.

S. Collum ejusdem.

T. Tuberositas.

U. U. Extremum inferius, seu carpeum.

CARPUS

V. Os pisiforme;

X. — uncinatum;

Y. — naviculare;

Z. — multangulum majus, quae omnia ligamentis carpeo-palmaribus obducuntur.

OSSA METACARPI

A Os metacarpeum digiti pollicis;

B. ——————— indicis;

C. ——————— medii;

D. ——————— anularis, et

E. ——————— auricularis.

F. Os sesamoideum digiti pollicis.

PHALANGES

G. G. G. G. G. Phalanges digitales majores, seu primi ordinis.

H. H. H. H. Phalanges digitales mediae, seu secundi ordinis.

I. I. I. I. I. Phalanges digitales minores, seu tertii ordinis.

EXTREMUM INFERIUS DEXTERUM

FEMUR

A. A. A. Femur periostio obductum, suis cum vasis sanguineis.

B. Caput seu extremum superius ejus-

dem, membrana capsulari obductum.
C. Tuberositas trochanterica major;
D. ——————— minor.
E. Condylus internus;
F. —— externus.
G. G. Portio cartilaginis lunatae, seu interarticularis.

TIBIA

H. Facies interna rotulae cartilagine obductae.
I. I. I. I. Tibia periostio obducta, suis cum vasis sanguineis.
K. Condylus internus;
L. —— externus.
M. Spina antica superior.
N. N. Portio articularis extremi inferioris ejusdem.
O. O. O. Fibula periostio obducta.
P. Extremum superius ejusdem.
Q Malleolus externus, seu extremum inferius ejusdem.

PEDIS TARSUS

R. R. Portio ossis astragali.
S. S. S. Facies interna calcanei.
T. Portio ossis cuboidis.
U. Portio ossis navicularis, seu scaphoidei.

METATARSUS

V. Metatarsus digiti majoris;
W. ———— secundi;
X. ———— tertii;
Y. ———— quarti, et
Z. ———— quinti.

DIGITI

A. A. A. A. A. Phalanges digitales majores, seu primi ordinis;
B. B. B. B. Phalanges digitales mediae, seu secundi ordinis.
C. C. C. C. C. Phalanges minores, seu tertii ordinis.

EXTREMUM INFERIUS SINISTRUM

FEMUR

A. A. A. Os femoris.
B. Extremum superius ejusdem, cartilagine obductum.
C. Collum femorale.
D. Apophysis trochanterica major.
E. ————————— minor ejusdem.
F. F. Linea aspera femoralis.
G. Condylus externus;
H. —— internus.
I. I. Cartilagines lunatae, seu interarticulares.

TIBIA

K. K. K. Os tibiae.
L. Condylus internus;
M. —— externus.
N. N. Extremum articulare inferius ejusdem.
O. O. O. Os fibulae.
P. Extremum superius et;
Q. ———— inferius ejusdem.

PEDIS TARSUS

R. R. Portio astragali.
S. S. S. Portio calcanei.
T. Portio scaphoidis;
U. —— cuneiformis majoris.

METATARSUS

V. Metatarsus digiti majoris;
W. ———— secundi.

DIGITI

X. X. X. Phalanges digitales majores, seu primi ordinis.
Y. Y. Phalanges digitales mediae seu secundi ordinis.
Z. Z. Z. Phalanges digitales minores, seu tertii ordinis.

LIGAMENTA

LIGAMENTA COLUMNAE VERTEBRALIS

Γ. Ligamentum obturator posticum primae vertebrae.
Δ. Δ. Δ. Δ. Δ. Δ. Δ. Δ. Ligamenta lutea vertebrarum.
Θ. Θ. Θ. Θ. Θ. Θ. Ligamentum, seu membrana interspinosa.
Λ. Λ. Λ. Λ. Λ. Λ. Λ. Λ. Λ. Λ. Λ. Λ. Ligamenta transversa costarum.
Π. Π. Π. Π. Π. Π. Π. Π. Π. Π. Π. Π. Π. Π. Ligamenta externa, seu postica colli costarum.
Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ligamenta recta vertebrarum lumbarium.

LIGAMENTA PELVIS

Z. Z. Ligamenta antica superiora pelvis.
Φ. Ligamentum anticum inferius pelvis ad laevam.

Ξ. Ξ. Ligamenta longa postica;

Σ. Σ. ———— sacro-iliaca.

Ψ. Ψ. Ψ. Ligamenta sacro-iliaca majora.

λ, λ. Ligamenta sacro-iliaca minora.

ω. Facies interna symphysis pubis.

X. Ligamentum seu membrana foraminis obturatoris sinistri.

LIGAMENTA EXTREMI SUPERIORIS DEXTERI

Γ. Ligamentum acromion-claviculare.

Λ. Λ. Ligamentum capsulare humeri;

Θ. Θ. ———————— cubiti.

Λ. Ligamentum anulare radii.

Π. Π. Ligamentum seu membrana interossea.

Ω. Ω. Ligamentum capsulare cubito-carpeum.

Z. Z. Ligamenta carpo-dorsalia.

Φ. Φ. ———— carpo-metacarpea, vasis sanguineis irretita.

Ξ. Ξ. Ligamenta capsularia metacarpea digitalia

Σ. Σ. Σ. Eadem in digito medio, anulari et minimo reserata.

Ψ. Ψ. Ligamenta metacarpea digitalia lateralia anularis et auricularis, excisa.

λ. λ. λ. Ligamenta capsularia phalangea digitalia.

ω. ω. ω. ω. Eadem reserata.

X. X. X. X. Ligamenta lateralia phalangea digitalia.

LIGAMENTA EXTREMI SUPERIORIS SINISTRI

Γ. Ligamentum acromion-claviculare.

Δ. Ligamentum triangulare, seu proprium anticum scapulae.

Θ. Ligamentum conoideum scapulare.

Λ. Λ. Λ. Ligamentum capsulare humeri.

Π. Π. Π. ———————— anticum cubiti

Ω. Ligamentum laterale internum cubiti.

Z. Z. Ligamentum seu membrana interossea.

Φ. Φ. Ligamentum capsulare cubito-carpeum.

Σ. Σ. Σ. Ligamenta communia carpo-palmaria.

Ξ. Ξ. Ligamenta carpo-metacarpea palmaria.

Υ. Υ. Υ. Ligamenta transversa digitalia indicatoris.

Λ. Λ. Λ. Λ. Λ. Ligamenta metacarpea digitalia lateralia.

ω. ω. ω. ω. ω. ω. ω. Ligamenta lateralia phalangea digitalia.

X. X. Eadem in anulari digito excisa.

LIGAMENTA EXTREMI INFERIORIS DEXTERI

Γ. Γ. Ligamentum capsulare ileo-femorale;

Δ. ———— laterale externum genu;

Θ. ———— tibio-rotulare.

Λ. Portio tendinea musculi peronei longi.

Π. Ligamentum seu membrana capsularis postica pedis.

Φ. Ligamentum perpendiculare medium.

Σ. Σ. Σ. Ligamenta tarsea.

Ψ. Ψ. ———— tarso-metatarsea dorsalia.

Z. Z. Ligamenta seu membranae capsulares inter metatarsos et phalanges.

Ω. Ω. Ω. Ω. Ligamenta seu membranae capsulares phalangum.

LIGAMENTA EXTREMI INFERIORIS SINISTRI

Ψ, Ψ. Ψ. Ligamentum seu membrana capsularis ileo-femoralis.

Θ. Ligamentum fibro-cartilagineum cavi cotiloidei.

Λ. Ligamentum cruciatum posticum genu.

Δ. Δ. Δ. Ligamentum seu membrana interossea.

Γ. Ligamentum posticum superius;

Π. ———————— inferius extremi inferioris tibiae et fibulae.

Φ. Ligamentum perpendiculare medium seu malleolare externum.

Σ. Ligamentum deltoideum internum.

Ω. Ligamenta tarso-metatarsea dorsalia.

Λ. Λ. Ligamenta capsularia metatarsea digitalia.

ω. ω. Ligamenta capsularia digitalia.

ARTERIAE

ARTERIAE LATERALES CAPITIS

ARTERIA TEMPORALIS PROFUNDA INTERNA SINISTRA

a. Truncus praecipuus ejusdem.

b. b. b. Trunci et rami temporales, eorumque decursus.

c. Truncus praecipuus arteriae auricularis profundae.

d. d. Trunci et rami auriculares, eorumque decursus.

ARTERIAE CERVICIS

ARTERIA VERTEBRALIS

SINISTRA

e. e. Portio trunci praecipui ejusdem, ad foramen processus transversi primae vertebrae.

f. f. f. f. f. Trunci spinales cervicales inde enascentes, excisi.

ARTERIAE DORSALES

ARTERIAE INTERCOSTALES

AD LAEVAM

g. g. g. g. g. g. g. g. g. g. g. g. Trunci et rami dorsales postici, excisi.

h. h. h. h. h. h. h. h. h. h. h. h. Trunci et rami intercostales seu antici, eorumque decursus cum venis et nervis cognominibus.

EAEDEM AD DEXTERAM

i. i. i. i. i. i. i. Trunci et rami postici, seu dorsales, per musculos spinales.

k. k. k. k. k. k. k. k. k. k. k. Trunci et rami antici, seu intercostales, eorumque decursus.

ARTERIAE LUMBARES

ARTERIAE LUMBARES AD LAEVAM

l. l. Trunci et rami lumbares postici, seu dorsales.

m. m. Trunci et rami lumbares antici per musculos abdominales.

n. n. n. n. Trunci et rami spinales, a cavo vertebrali procedentes.

EAEDEM AD DEXTERAM

o. o. o. Trunci et rami lumbares postici, seu dorsales, per musculos spinales.

p. p. Trunci et rami lumbares antici per musculos abdominales.

q. q. q. q. q. Trunci et rami spinales interni cum nervis hujus regionis.

ARTERIAE SCAPULARES, ET ARTICULI SUPERIORIS DEXTERI

ARTERIA SUPRASCAPULARIS

a. Truncus praecipuus ejusdem excisae.

b. b. b. Trunci et rami supraspinosi inde enascentes, eorumque decursus.

ARTERIA SUBTERSCAPULARIS ET CIRCUMFLEXA HUMERALIS POSTICA

c. Truncus arteriae subterscapularis.

d. d. Trunci et rami musculares excisi.

e. e. e. Trunci et rami dorsales superiores.

f. f. f. Trunci et rami dorsales medii.

g. g. g. Trunci et rami dorsales inferiores scapulares, eorumque decursus.

h. Truncus praecipuus arteriae circumflexae humeralis posticae.

i. i. Trunci et rami deltoidei, excisi.

k. k. Trunci et rami capsulares, eorumque decursus.

ARTERIA HUMERALIS PROFUNDA

l. Truncus praecipuus arteriae collateralis externae, seu radialis.

m m. Truncus et rami per musculum tricipitem.

n. n. n. Trunci et rami per periostium humerale, eorumque decursus.

o. o. o. Trunci et rami articulares, eorumque decursus.

ARTERIA INTEROSSEA

p. Truncus praecipuus primae arteriae perforantis interosseae.

q. q. Trunci et rami recurrentes ejusdem, eorumque decursus.

r. r. Trunci et rami per musculum extensorem communem digitorum, excisi.

s. Truncus praecipuus secundae arteriae perforantis, excisus, ejusque propagines ad pollicem.

t. Truncus praecipuus arteriae tertiae perforantis.

u. Truncus praecipuus arteriae quartae perforantis.

v. Truncus praecipuus arteriae quintae perforantis, excisus.

x. x. x. Trunci et rami brachio-carpei, eorumque decursus.

ARTERIA RADIALIS

y. Truncus praecipuus ejusdem.

z. z. z. Truncus et rami carpo-metacarpei dorsales inde enascentes, eorumque decursus.

a. Continuatio trunci praecipui arteriae radialis, ejusque divisio.

b. Truncus praecipuus arteriae palmaris digiti pollicis.

c. Truncus praecipuus palmaris digiti indicis.

d. Truncus et rami metacarpei dorsales ejusdem digiti.

e. e. e. Trunci et rami metacarpei dorsales a palmari profunda procedentes, eorumque decursus.

ARTERIAE ARTICULI INFERIORIS DEXTERI

ARTERIAE PERFORANTES

a. a. a. a. a. a. Trunci et rami ejusdem per periostium femorale, eorumque decursus.

ARTERIAE ARTICULARES SUPERIORES

b. b. Trunci et rami articulares superiores interni.

c. c. c. c. Trunci et rami articulares superiores externi, eorumque decursus.

ARTERIAE ARTICULARES MEDIAE

d. Truncus et rami articulares medii interni.

e. Truncus et rami articulares medii externi, eorumque decursus.

ARTERIA ARTICULARIS INFERIOR EXTERNA

f. f. Truncus et rami ejusdem, eorumque decursus.

ARTERIA TIBIALIS POSTICA ET PERONEA

g. g. g. g. g. g. Trunci et rami earumdem atque decursus.

ARTERIA TIBIALIS ANTICA

h. h h. Truncus et rami recurrentes tibiales antici ejusdem.

i. i. i. i Trunci et rami per periostium tibiale ejusdem, eorumque decursus.

k. Truncus et rami malleolares externi.

l. l. l. l. Truncus et rami tarsei dorsales, eorumque decursus.

m. Truncus ejusdem dorsalis cum arteria plantari profunda communicantis.

VENAE

VENAE CAPITIS AD LAEVAM

1. 1. Venae temporales profundae.

2. 2. —— auriculares profundae, earumque decursus.

VENAE CERVICALES AD LAEVAM

3. 3. 3. 3. 3. Venae cervicales posticae profundae, excisae.

VENAE INTERCOSTALES ET DORSALES AD LAEVAM

4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Venae intercostales, earumque ad azygam incessus.

5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Venae dorsales posticae profundae, excisae.

EAEDEM AD DEXTERAM

6. 6. 6. 6 6 6. 6. 6. 6. 6. 6. Venae intercostales, earumque decursus.

7. 7. 7. 7. 7. Venae dorsales posticae profundae.

VENAE LUMBARES AD LAEVAM

8. 8. 8. Trunci praecipui earumdem, excisi.

EAEDEM AD DEXTERAM

9. 9. Trunci praecipui earumdem, excisi.

VENAE ARTICULI SUPERIORIS DEXTERI

10. 10. Venae metacarpeae dorsales inter tertium et quartum metacarpum.

11. Venae metacarpeae dorsales digiti indicis et medii.

12. Venae palmares profundae inter pollicem et indicem.

13. Venae radiales quas adeunt;

14. —— perforantes inferiores.

15. 15. Venae perforantes mediae;

16. 16. ———— superiores;

17. Venae recurrentes interosseae.

18. 18. 18. Venae collaterales externae.

19. 19. 19. —— circumflexae humerales.

20. Venae scapulares dorsales superiores;

21. ———— mediae;

22. ———— inferiores.

23. 23. Venae subterscapulares inde enascentes.

24. Venae suprascapulares seu spinosae.

VENAE ARTICULI INFERIORIS DEXTERI

25. Truncus praecipuus venae dorsalis, inter primum et secundum metatarsum.

26. 26. Venae dorsales tarseae.

27. Venae malleolares externae.

28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. Venae parvae periostii tibialis atque fibularis.

29. Venae recurrentes tibiales anticae;

30. —— articulares inferiores externae;

31. —— articulares mediae externae;

32. —— articulares mediae internae.

33. Venae articulares superiores externae;
34. —— articulares superiores internae;
35. —— perforantes inferiores femorales.
36. 36. 36. 36. Parvi trunci venosi in periostium femorale.

VASA LYMPHATICA

VASA LYMPHATICA PROFUNDA GENU

A. Trunci lymphatici recurrentes tibiales antici.
B. B. B. Trunci lymphatici articulares inferiores externi.
C. Trunci lymphatici articulares externi medii.
D. Trunci lymphatici articulares interni medii.
E. E. E. Trunci lymphatici articulares superiores externi.
F. F. Trunci lymphatici articulares superiores interni.
G. G. G. Trunci lymphatici perforantes femorales inferiores, eorumque decursus una cum vasis sanguineis.

NERVI

NERVI SPINALES CERVICALES AD LAEVAM

1. Nervus subteroccipitalis, excisus;
2. —— primus cervicalis.
3. Truncus et rami postici;
4. ———— antici cervicales ejusdem.
5. Nervus secundus cervicalis.
6. Truncus et rami postici;
7. ———— antici cervicales ejusdem.
8. Nervus cervicalis tertius;
9. ———— quartus;
10. ———— quintus;
11. ———— sextus, et
12. ———— septimus.
13. 13. 13. 13. 13. Trunci et rami cervicales postici excisi.
14. 14. 14. Trunci et rami antici ad plexum brachialem et superficialem, excisi.

NERVUS SUPRASCAPULARIS AD DEXTERAM

15. Portio trunci praecipui ejusdem, excisi.
16. Truncus et rami per musculum supraspinosum, excisi.
17. Truncus praecipuus ejusdem in fovea subterspinosa scapulari.
18. Truncus et rami per musculum subterspinosum, excisi.

NERVUS AXILLARIS AD DEXTERAM

19. Truncus praecipuus ejusdem.
20. 20. Trunci et rami circumflexi ejusdem, excisi.

NERVI SPINALES DORSALES AD LAEVAM

21. Truncus et rami postici primi nervi dorsalis, excisi.
22. Truncus et rami intercostales, seu antici secundi nervi dorsalis.
23. Truncus et rami dorsales, seu postici ejusdem.
24. Truncus et rami intercostales, seu antici tertii nervi dorsalis.
25. Truncus et rami dorsales, seu postici ejusdem, excisi.
26. Trunci et rami intercostales, seu antici quarti nervi dorsalis.
27. Truncus et rami dorsales, seu postici ejusdem, excisi.
28. Truncus et rami intercostales, seu antici quinti nervi dorsalis.
29. Truncus et rami dorsales, seu postici ejusdem, excisi.
30. Trunci et rami intercostales, seu antici sexti nervi dorsalis.
31. Truncus et rami dorsales, seu postici ejusdem, excisi.
32. Truncus et rami intercostales, seu antici septimi nervi dorsalis.
33. Truncus et rami dorsales, seu postici ejusdem, excisi.
34. 34. Truncus et rami intercostales, seu antici octavi nervi dorsalis.
35. Truncus et rami dorsales, seu postici ejusdem, excisi.
36. 36. Trunci et rami intercostales, seu antici noni nervi dorsalis.
37. Truncus et rami dorsales, seu postici ejusdem, excisi.
38. 38. Truncus et rami intercostales, seu antici decimi nervi dorsalis.

39. Truncus et rami dorsales, seu postici ejusdem, excisi.

40. 40. Truncus et rami intercostales, seu antici undecimi nervi dorsalis.

41. Truncus et rami dorsales, seu postici ejusdem, excisi.

42. 42. Truncus et rami intercostales, seu antici duodecimi nervi dorsalis.

43. 43. Truncus et rami dorsales, seu postici ejusdem, excisi.

IIDEM NERVI SPINALES DORSALES AD DEXTERAM

44. Truncus anticus, seu intercostalis secundi nervi dorsalis.

45. Truncus anticus, seu intercostalis tertii nervi dorsalis.

46. Truncus anticus, seu intercostalis quarti nervi dorsalis.

47. Truncus anticus, seu intercostalis quinti nervi dorsalis.

48. Truncus anticus, seu intercostalis sexti nervi dorsalis.

49. 49. Truncus anticus, seu intercostalis septimi nervi dorsalis.

50. 50. Truncus anticus, seu intercostalis octavi nervi dorsalis.

51. 51. Truncus anticus, seu intercostalis noni nervi dorsalis.

52. 52. Truncus anticus, seu intercostalis decimi nervi dorsalis.

53. 53. Truncus anticus, seu intercostalis undecimi nervi dorsalis.

54. Truncus anticus, seu intercostalis duodecimi, eorumque decursus per spatia intercostalia.

NERVI SPINALES LUMBARES AD LAEVAM

55. Truncus lumbaris posticus primi nervi lumbaris.

56. Truncus lumbaris posticus secundi nervi lumbaris.

57. Truncus lumbaris posticus tertii nervi lumbaris.

58. Truncus lumbaris posticus quarti nervi lumbaris.

59. Truncus lumbaris posticus quinti nervi lumbaris.

IIDEM NERVI SPINALES LUMBARES AD DEXTERAM

60. Truncus et rami lumbares postici primi nervi lumbaris, excisi.

61. Truncus et rami lumbares postici secundi nervi lumbaris, excisi.

62. Truncus et rami lumbares postici tertii nervi lumbaris, excisi.

63. Truncus et rami lumbares postici quarti nervi lumbaris, excisi.

64. Truncus et rami lumbares postici quinti nervi lumbaris, excisi.

EXPLICIT FIGURAE QUARTAE FACIES AVERSA

VISCERA

TABULA X.

FIGURA I.

Capitis, faciei, colli penitioris, ac trunci lateralis partem, ad laevam, tegumento exutam, ut, egressus, decursus, anastomoses, plexus nonnullorum nervorum cerebralium ac cervicalium, dilucide pateant, exhibet figura haec.

OSSA ET CARTILAGINES

I. Zygomatici seu jugalis ossis portio.
II. Apophysis mastoidea.
III. Meatus auditorius externus.
IV. Portio ossis hyoidis.
V. —— cartilaginis thyroideae.
VI. VI. VI. VI. VI. VI. Portio costae, excisae.
VII. VII. VII. VII. VII. VII. VII. Processus spinosi vertebrarum dorsalium.

ORGANA ET GLANDULAE

A. Oculi pars antica.
B. Naris latus.
C. Oris hiatus.
D. Portio glandulae parotideae;
E. —— glandulae submaxillaris.

MUSCULI

A. A. Musculus frontalis;
B. B. —— occipitalis.
C. C. Aponeurosis, inde enascens.
D. D Musculus orbicularis palpebrarum.
E. Musculus compressor, seu triangularis naris.
F. Musculus elevator pinnae naris;
G. —— elevator labii superioris;
H. —— zygomaticus minor;
I. —— zygomaticus major:
K.K.—— orbicularis labiorum.
L. Musculus depressor anguli labiorum;
M. —— depressor labii inferioris;
N. —— elevator menti.
O. O. O. O. Musculus massetericus.
P P. Musculus biventer maxillae inferioris.
Q. Portio musculi stylo-hyoidei.
R. R. Pharyngis portio.
S. Portio musculi hyo-glossi;
T. ———— milo-hyoidei;
U. ———— thyro-hyoidei;
V. ———— omoplata-hyoidei;
W. ———— sterno-hyoidei;
X. X.———— scaleni antici;
Y. ———— scaleni medii;
Z. ———— scaleni postici;
A. ———— splenii colli.
B. B. B. B. Portio musculi cervicalis descendentis.
C. C. Portio musculi transversalis cervicis.
D. Portio musculi recti postici capitis;
E. ———————— obliqui inferioris ejusdem.
F. F. F. Portio musculi complexi;
G. G. G. ———— semispinalis dorsi;
H. H. H. ———— semispinalis colli;
I. I. I. ———— multifidi spinae.
K. K. K. K. Musculorum elevatorum brevium costarum portio.
L. L. Portio musculi sacri-lumbaris.
M. M. M. M. M M. Pars musculorum intercostalium externorum.

ARTERIAE

ARTERIAE A CAROTIDE EXTERNA PROCEDENTES

a. Truncus praecipuus arteriae temporalis, ejusque divisio.
b. b. Truncus et rami temporales antici, seu frontales.

c. c. c. Trunci et rami postici temporales, seu sincipito-occipitales.

d. Truncus temporalis medius, excisus;

e. —— praecipuus arteriae auricularis posticae, ejusque decursus.

f. Truncus praecipuus arteriae occipitalis.

g. g. Trunci et rami cervicales descendentes, eorumque decursus.

h. Continuatio trunci praecipui arteriae occipitalis, ejusque divisio.

i. i. i. Truncus et rami occipitales postici.

k. k. k. Truncus et rami occipitales laterales, eorumque decursus.

l. Truncus praecipuus arteriae facialis, ejusque divisio.

m. Truncus et rami coronarii, seu labiales inferiores.

n. Truncus et rami coronarii, seu labiales superiores superficiales, eorumque decursus.

o. Truncus naso-labialis;

p. —— labialis, seu coronarius profundus.

q. Truncus et rami naso-orbitales inde enascentes, eorumque decursus.

r. Parva portio trunci praecipui arteriae facialis profundae.

ARTERIAE A CAROTIDE INTERNA

s. Truncus et rami nasales arteriae ophthalmicae.

t. Trunci et rami frontales ejusdem.

ARTERIAE A SUBCLAVIA

u. Truncus praecipuus arteriae scapularis superioris, excisae.

v. Truncus praecipuus arteriae cervicalis posticae.

w. w. w. Trunci et rami cervicales inde enascentes, eorumque decursus.

x. x. x. Trunci et rami arteriae vertebralis, eorumque decursus.

y. y. y. y. Trunci et rami spinales arteriae intercostalis subclaviae.

ARTERIAE SPINALES AB INTERCOSTALIBUS AORTICIS

z. z. z. z. z Trunci et rami spinales postici, seu interni.

a. a a. a. a. Trunci et rami spinales externi, seu laterales, eorumque decursus.

b. b. b b. b. Trunci et rami intercostales.

VENAE

VENAE IN JUGULAREM INTERNAM ATQUE EXTERNAM CONVENIENTES

1. Truncus praecipuus venae temporalis.

2. 2. 2. 2. Venae occipitales.

3. 3. Venae occipito-cervicales.

4. Truncus praecipuus venae transversalis faciei.

5. Truncus praecipuus venae posterioris jugularis externae, excisae.

6. Truncus praecipuus venae jugularis internae.

7. Truncus praecipuus venae facialis;

8. ———————— venae submaxillaris.

9. Truncus praecipuus medius venae jugularis externae, excisus.

10. Truncus praecipuus anticus venae jugularis externae, excisus.

VENAE SUBCLAVIAM ADEUNTES

11. 11. 11. Venae cervicales superiores.

12. 12. 12. 12. Venae cervicales mediae;

13. 13. 13. 13. —— inferiores, plexusque venosi inde enascentes, eorumque decursus.

VENAE QUAE IN AZYGAM

14. 14. 14. 14. 14. 14. Venae dorsales, plexusque inde enascentes, eorumque decursus.

VASA LYMPHATICA

A. A. A. A. Trunci praecipui lymphatici temporales antici et medii, eorumque decursus et anastomoses.

B. Glandula lymphatica temporalis, seu mastoidea antica, in quam ingrediuntur.

C. C. C. C. Trunci praecipui lymphatici temporo-occipitales, eorumque decursus.

D. Glandula lymphatica mastoidea postica.

E. Truncus praecipuus lymphaticus musculi sterno-cleido-mastoidei.

F. F. F. F. F. F. Trunci praecipui lympha-

tici occipitales, eorumque decursus.

G. G. G. Glandulae lymphaticae occipitales, quas adeunt

H. H. H. H. H. H. H. H. H. Trunci praecipui lymphatici cervicales.

I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. Trunci praecipui lymphatici dorsales.

K. K. K. K. K. K Trunci praecipui lymphatici intercostales e musculis egredientes, eorumque decursus una cum vasis sanguineis.

NERVI

NERVUS OPHTHALMICUS WILLISII, SEU PRIMA PROPAGO QUINTI PARIS

1. Truncus praecipuus nervi supratroclearis.

2. Truncus praecipuus nervi ophthalmici Willisii, seu supraorbitalis.

3. 4. 5. Trunci et rami frontales inde enascentes, eorumque decursus.

6. Truncus praecipuus nervi infratroclearis.

7. 8. 9. Trunci et rami nasales externi inde enascentes, eorumque decursus.

NERVUS MAXILLARIS SUPERIOR, SEU SECUNDA PROPAGO QUINTI PARIS

10. Truncus praecipuus nervi nasalis superficialis ejusdem.

11. 12. Trunci et rami nasales cutanei, eorumque decursus.

NERVUS MAXILLARIS INFERIOR, SEU TERTIA PROPAGO QUINTI PARIS

13. Truncus praecipuus nervi temporalis superficialis ejusdem.

14. 15. 16. Trunci et rami temporales, eorumque decursus.

NERVUS FACIALIS SEPTIMI PARIS, SEU SYMPATICUS MINOR

17. Truncus praecipuus nervi temporalis postici, seu jugalis primi.

18. Truncus praecipuus nervi temporalis antici, seu jugalis secundi.

19. 20. 21. Trunci et rami temporales postici, medii, et antici inde enascentes, eorumque decursus.

22. Truncus praecipuus nervi orbicularis superioris, seu jugalis tertii.

23. Truncus praecipuus nervi orbitalis inferioris, seu jugalis quarti.

24. 25. 26. Trunci et rami temporo-orbitales superiores, medii, et inferiores inde enascentes, eorumque decursus.

27. Truncus praecipuus nervi facialis superioris, seu primi.

28. Truncus praecipuus nervi facialis majoris, seu secundi.

29. Truncus praecipuus nervi facialis medii, seu tertii.

30. Truncus praecipuus nervi facialis inferioris, seu quarti.

31. Truncus praecipuus nervi facialis infimi, seu quinti.

32. 33. 34. 35. 36. Trunci et rami faciales superiores, medii atque inferiores, plexus inde enascentes, eorumque decursus.

37. Truncus praecipuus nervi cutanei facialis ejusdem septimi paris.

38. 39. Trunci et rami auriculares postici atque occipitales, eorumque decursus.

40. 41. 42. Trunci et rami faciales superficiales, excisi.

43. Truncus praecipuus nervi angularis maxillae inferioris.

44. 45. Trunci et rami marginales inde enascentes, eorumque decursus.

46. Truncus praecipuus nervi submentalis inde enascentis.

47. 48. Trunci et rami subtermentales, eorumque decursus.

49. Truncus praecipuus nervi cutanei superioris colli.

50. 51. Trunci et rami subcutanei superiores, eorumque decursus.

NERVUS VAGUS, SEU OCTAVI PARIS

52. Parva portio trunci praecipui ejusdem.

53. Truncus praecipuus nervi glosso-pharyngei ejusdem, inter jugularem internam, et musculum biventrem, eorumque decursus.

NERVUS HYPOGLOSSUS MAJOR, SEU LINGUALIS NONI PARIS

54. Truncus praecipuus ejusdem, ejusque decursus.

NERVI SPINALES

55. Truncus praecipuus nervi subterocci-pitalis, ejusque divisio.

56. 57. Trunci et rami musculares ejusdem, excisi.

58. Truncus per musculum complexum repens.

59. Truncus et rami anastomotici cum primo cervicali, eorumque decursus.

60. Truncus praecipuus primi nervi cervicalis.

61. Truncus anticus ejusdem, ejusque anastomoses cum nervo hypoglosso.

62. 63. Trunci et rami antici cutanei atque musculares, excisi.

64. Truncus et rami anastomotici cum secundo nervo cervicali.

65. Trunci et rami postici musculares cervicales.

66. Continuatio trunci praecipui postici in nervum occipitalem majorem.

67. 68. Trunci et rami musculares, excisi.

69. Truncus anastomoticus cum nervo auriculari majore.

70. Truncus anastomoticus cum parvo nervo occipitali.

71. 72. 73. 74. 75. Trunci et rami occipitales majores inde enascentes, eorumque ascensus ad verticem capitis.

76. Secundus nervus cervicalis.

77. Truncus anticus ejusdem, primum cervicalem petens, simulque ad lingualem descendens, unde ansa nervea super venam jugularem.

78. 79. 80. Trunci et rami antici, plexum subcutaneum colli efformantes, excisi.

81. Truncus anastomoticus cum tertio nervo cervicali.

82. 83. Trunci et rami musculares postici, eorumque decursus.

84. Truncus praecipuus nervi occipitalis minoris, excisi.

85. 86. Continuatio trunci ejusdem ad occiput, ejusque divisio.

87. 88. Trunci et rami occipitales minores, eorumque decursus et anastomoses cum occipitali majore, atque cervicalium primo.

89. Truncus praecipuus nervi auricularis majoris.

90. 91. 92. Trunci et rami per musculum complexum, eorumque decursus.

93. Truncus anastomoticus cum occipitali majore.

94. Truncus praecipuus auricularis major, excisus.

95. Continuatio ejusdem super apophysin mastoideam, ejusque decursus, ac conjunctio cum occipitali minori.

96. Truncus praecipuus tertii nervi cervicalis.

97. Trunci et rami postici ejusdem, eorumque decursus.

98. Trunci et rami antici ejusdem, excisi.

99. Truncus praecipuus posticus quarti nervi cervicalis.

100. 101. Trunci et rami postici inde enascentes.

102. Truncus praecipuus anticus quarti et quinti.

103. Truncus praecipuus anticus sexti;

104. ———————— septimi nervi cervicalis, plexum brachialem efformantes.

105. 106. 107. 108. Trunci et rami postici secundi nervi dorsalis.

109. 110. Trunci et rami postici tertii;

111. 112. ———————— quarti;

113. 114. ———————— quinti;

115. 116. 117. ———————— sexti;

118. 119. 120. ———————— septimi, eorumque decursus.

FIGURA II.

Capitis, faciei ac columnae vertebralis dexteram partem, tegumento exutam, ostendit figura haec, ut facile pateant origines, egressus, decursus, anastomoses, et distributiones trium propaginum nervorum cerebralium quinti paris: nec non sympathici nervi majoris progressus, anastomoses cum pare octavo, aliisque, ganglia nervorum, a collo usque ad sacrum propagines ab ipsis, decursus ac distributiones.

OSSA

I. Ossa cranii ad basim secta.
II. Sinus frontalis reseratus.
III. Meatus auditorius externus.
IV. Portio apophysis styloideae.
V. Portio sinus Hygmoriani, seu maxillaris superioris.
VI. Nonnulli dentes molares maxillae superioris.
VII. Portio maxillae inferioris, ad symphisim sectae.
VIII. Portio ossis hyoidis.
IX. IX. IX. Corpora et processus transversi vertebrarum cervicalium.
X. X. X. X. X. Portio vertebrarum dorsalium.
XI. XI. XI. Portio corporum vertebrarum lumbarium.
XII. XII. XII. XII. XII. Costae lateris dexteri, excisae.
XIII. Portio ossis ilei dexteri, exsecti.
XIV. —— superior ossis sacri.

ORGANA, GLANDULAE ET MEMBRANAE

A. A. A. Sinus longitudinalis superior.
B. Sinus rectus durae meningis.
C. C. C. Facies plana hemisphaeri sinistri pia meninge obtecti.
D. Portio corporis callosi;
E. —— fornicis trium columnarum;
F. —— ventriculi lateralis sinistri;
G. —— tertii ventriculi, seu infundibuli.
H. Nates et testes.
I. Facies superior lobi dexteri cerebelli, pia meninge obducti.
K. Portio oculi dexteri.
L. Glandula lacrymalis ejusdem.
M. Narium cartilagines.
N. Portio ductus Stenoniani glandulae parotidis.
O. Portio apicis linguae;
P. —— glandulae sublingualis;
Q. —— lateralis laryngis;
R. Portio faciei internae glandulae thyroideae.
S. Portio asperarteriae.
T. T. Divisio ejusdem in bronchium dexterum atque sinistrum.
U. U. U. Oesophagus, ejusque decursus
V. V. V. Portio stomachi.
W. Portio faciei posticae renis succenturiati.
X. X. Portio faciei posticae renis.
Y. Portio uretheris;
Z. —— peritonaei.

MUSCULI

A. Portio musculi elevatoris palpebrae superioris.
B. Portio musculi obliqui majoris, seu trocleatoris superioris.
C. Portio musculi recti externi, retrorsum abducti, atque excisi.
D. Portio musculi recti inferioris;
E. —————— obliqui inferioris, seu minoris.
F. Portio superior musculi buccinatoris, ubi ductus stenonianus.
G. Portio musculi constrictoris superioris;
H. ———————————— inferioris pharyngis.
I. Portio musculi genio-glossi;
K. ———— genio-hyoidei;
L. ———— hyoglossi;
M. ———— crico-thyroidei;
N. N. ———— splenii capitis;
O. ———— complexi.
P. P. P. Portio musculi elevatoris scapulae.
Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. Musculi intercostales interni.
R. R. Caudae musculi diaphragmatis.
S. S. S. Portio musculi quadrati lumborum.
T. T. Portio musculi obliqui interni abdominis.
U. Portio musculi iliaci interni.

ARTERIAE

ARTERIA AORTA, EJUSQUE DIVISIONES

a. Truncus praecipuus ejusdem, e ventri-

culo sinistro cordis egrediens, ejusque valvulae sygmoidales.

b. Truncus praecipuus arteriae coronariae dexterae, seu anticae.

c. Truncus praecipuus arteriae coronariae sinistrae, seu posticae cordis.

d. Arcus aortae, indeque

e. Truncus praecipuus carotidis primitivae lateris sinistri.

f. Truncus praecipuus arteriae innominatae.

g. Truncus praecipuus carotidis primitivae lateris dexteri, excisus.

h. Continuatio ejusdem prope suam divisionem in truncum externum, et internum.

ARTERIA CAROTIS EXTERNA

i. Truncus praecipuus arteriae carotidis externae.

k. Truncus praecipuus arteriae thyroideae superioris.

l. Truncus et rami laryngei;

m. ———————— thyroidei superficiales;

n. ———————— thyroidei profundi.

o. o. Truncus praecipuus arteriae lingualis.

p. Truncus et rami subter-linguales;

q. ———————— linguales proprii, seu ranini inde enascentes, eorumque decursus.

r. Truncus praecipuus arteriae facialis;

s. —— alter facialis;

t. —— pterigoideus, excisus.

u. Truncus et rami pharyngei superiores, eorumque decursus.

v. Truncus praecipuus arteriae occipitalis, ejusque decursus subter splenium.

w. w. Truncus et rami occipito-cervicales.

x. Rursus praecipuus truncus ejusdem, e splenio egrediens.

y. Truncus praecipuus arteriae auricularis posticae, ejusque decursus.

z. Truncus praecipuus arteriae parotideae.

a. Truncus praecipuus arteriae transversalis faciei.

b. Truncus praecipuus arteriae maxillaris inferioris.

c. Truncus praecipuus arteriae temporalis, ejusque divisio.

d. Truncus et rami temporo-occipitales, seu posteriores.

e. Truncus et rami temporo-auriculares, seu medii.

f. Truncus et rami temporo-frontales, seu antici, excisi.

g. Continuatio trunci praecipui carotidis externae in maxillarem.

h. Truncus praecipuus arteriae meningeae mediae.

i. Truncus et rami pterigoidei inde enascentes, eorumque decursus.

k. Truncus praecipuus ejusdem in cranii cavum.

l. Truncus praecipuus arteriae temporalis profundae internae.

m. Truncus praecipuus arteriae temporalis profundae externae.

n. Truncus praecipuus arteriae alveolaris;

o. ———————— arteriae buccalis;

p. ———————— arteriae Hygmorianae.

q. Truncus praecipuus arteriae orbitalis inferioris, ejusque decursus.

r. r. Trunci et rami naso-labiales profundi inde enascentes, eorumque decursus.

ARTERIA CAROTIS INTERNA

s. s. Truncus praecipuus ejusdem, atque ad cranii cavum ascensus.

t. Truncus ejusdem in cranio, ad sellam turcicam.

u. Truncus et rami arteriae ophthalmicae, ejusque decursus.

v. Truncus praecipuus arteriae carotidis internae dexterae.

x. Truncus praecipuus arteriae callosae, excisae.

y. Truncus praecipuus arteriae callosae sinistrae.

z. z. z. Trunci et rami callosi inde enascentes, eorumque decursus.

ARTERIA SUBCLAVIA

a. Truncus praecipuus ejusdem, ab arteria innominata.

b. b. b. b. Truncus praecipuus arteriae

vertebralis, ejusque decursus ad foramina intertransversalia.

c. Truncus praecipuus arteriae intercostalis, ejusque decursus ad prima spatia intercostalia.

d. Portio trunci praecipui arteriae axillaris.

e. Portio trunci praecipui arteriae circumflexae.

f. Portio trunci praecipui arteriae scapularis, excisae.

ARTERIA AORTA THORACICA

g. g. g. Truncus praecipuus ejusdem, atque in cavum thoracicum decursus.

h. Truncus praecipuus arteriae bronchialis;

i. ——————— arteriae oesophageae superioris.

k. Truncus praecipuus arteriae oesophageae inferioris.

l. Truncus praecipuus primae intercostalis aorticae.

m. Truncus praecipuus secundae intercostalis aorticae.

n. Truncus praecipuus tertiae intercostalis aorticae.

o. Truncus praecipuus quartae intercostalis aorticae.

p. Truncus praecipuus quintae intercostalis aorticae.

q. Truncus praecipuus sextae intercostalis aorticae.

r. Truncus praecipuus septimae intercostalis aorticae.

s. Truncus praecipuus octavae intercostalis aorticae.

t. Truncus praecipuus nonae intercostalis aorticae.

u. Truncus praecipuus decimae intercostalis aorticae, earumque decursus.

ARTERIA AORTA ABDOMINALIS

v. v. Portio trunci praecipui ejusdem, atque decursus.

w. w. Truncus praecipuus arteriae diaphragmaticae inferioris, excisae.

x. Truncus praecipuus arteriae coeliacae, ejusque divisio.

y. Truncus praecipuus arteriae coronariae stomatichae.

z. z. z. Trunci et rami cardiaci inde enascentes, eorumque decursus.

a. Truncus praecipuus arteriae splenicae, ejusque decursus.

b. Truncus praecipuus arteriae hepaticae;

c ——————— arteriae mesentericae superioris.

d. Truncus praecipuus arteriae emulgentis.

e. e e. Trunci et rami renales inde enascentes, eorumque decursus.

f. Truncus praecipuus arteriae spermaticae inde enascentis, ejusque decursus.

g. Truncus praecipuus arteriae mesentericae inferioris, excisae.

h. Truncus praecipuus primae arteriae lumbaris.

i. Truncus praecipuus secundae arteriae lumbaris.

k. Truncus praecipuus tertiae arteriae lumbaris.

l. Truncus praecipuus quartae arteriae lumbaris.

m. Truncus praecipuus quintae arteriae lumbaris, earumque decursus.

n. Truncus praecipuus arteriae ileo-lumbaris, ejusque decursus.

VENAE

VENAE IN CAVAM INFERIOREM CONVENIENTES

1. Portio trunci praecipui ejusdem, excisae.

2. Truncus praecipuus venae spermaticae, ejusque decursus.

3. Truncus praecipuus venae emulgentis, excisus.

4. Truncus praecipuus venae ileo-lumbaris.

5. Truncus praecipuus primae, et

6. ——————— secundae venae lumbaris, earumque decursus.

VENAE AZYGAM ADEUNTES

7. Truncus praecipuus tertiae venae lumbaris, cavam superiorem inferiori conjungens.

8. Truncus praecipuus quartae, et

9. ——————— quintae venae lumbaris, ejusque decursus.

10. Truncus praecipuus primae venae intercostalis.

11. Truncus praecipuus secundae venae intercostalis.

12. Truncus praecipuus tertiae venae intercostalis.

13. Truncus praecipuus quartae venae intercostalis.

14. Truncus praecipuus quintae venae intercostalis.

15. Truncus praecipuus sextae venae intercostalis.

16. Truncus praecipuus septimae venae intercostalis.

17. Truncus praecipuus octavae venae intercostalis.

18. Truncus praecipuus nonae venae intercostalis, earumque decursus.

19. 19. 19. Truncus praecipuus venae azygae, excisae.

VENAE IN CAVAM SUPERIOREM

20. Truncus praecipuus venae jugularis internae, excisae.

21. 22. Venae linguales, seu raninae, excisae.

VASA LYMPHATICA

A. A. A. A. Trunci praecipui lymphatici hypogastrici, e parva pelvi procedentes.

B. B. B. B. Glandulae lymphaticae, quas adeunt

C. C. C. C. C. Trunci praecipui efferentes, plexus inde enascentes, eorumque decursus.

D. Cisterna Pecqueti.

E. E. E. E. Truncus praecipuus thoracici ductus inde enascentis, ejusque decursus una cum arteria aorta et vena azyga.

NERVI

NERVI CEREBRALES

NERVUS TERTII PARIS, SEU MOTORIS COMMUNIS

1. Truncus praecipuus ejusdem.

2. Truncus et rami per musculum rectum superiorem oculi, et elevatorem palpebrae.

3. Truncus et rami per musculum rectum internum.

4. Truncus et rami per musculum rectum inferiorem.

5. Ganglion lenticulare, ab eodem et nasali quinti paris.

6. 7. Trunci et rami ciliares inde enascentes, eorumque decursus.

NERVUS QUARTI PARIS, SEU PATHETICI

8. Truncus praecipuus ejusdem, ejusque decursus ad musculum obliquum superiorem, seu majorem oculi.

NERVUS SEXTI PARIS, SEU MOTORIS EXTERNI

9. Truncus praecipuus ejusdem.

10. Truncus et rami per musculum rectum externum inde enascentes.

NERVUS QUINTI PARIS, SEU TRIGEMINI

11. Truncus praecipuus ejusdem.

12. Ganglion semilunare inde enascens, ejusque tres praecipuae propagines.

13. Truncus praecipuus nervi ophthalmici Willisii, seu prima propago ejusdem.

14. Truncus praecipuus nervi lacrymalis;

15. ——————— nervi frontalis, ejusque decursus.

16. Truncus praecipuus nervi maxillaris superioris, seu secunda propago ejusdem quinti paris.

17. Idem truncus in cavo spheno-maxillari, ejusque divisio.

18. Truncus praecipuus nervi spheno-palatini, ejusque decursus.

19. Truncus praecipuus nervi infraorbitalis, ejusque decursus per ductum infraorbitalem.

20. Truncus et rami naso-palpebrales;

21. ——————— nasales antici;

22. ——————— naso-labiales;

23. ——————— alveolares inde enascentes, excisi.

24. Truncus praecipuus nervi maxillaris inferioris, seu tertia propago quinti paris, foramen elipticum petens.

25. Truncus ejusdem ad basim cranii, ejusque multiplex divisio.

26. Truncus praecipuus nervi temporalis profundi externi.

27. Truncus praecipuus nervi temporalis profundi interni, excisi.

28. Truncus praecipuus nervi masseterici;

29. ——————— nervi temporalis superficialis, ejusque divisio.

30. Truncus et rami auriculares antici;

31. ——————— temporales superficiales, excisi.

32. 33. Truncus et rami anastomotici cum faciali septimi paris.

34. Truncus praecipuus nervi buccinatoris, ejusque decursus.

35. Truncus praecipuus nervi maxillaris inferioris.

36. Truncus praecipuus nervi milo-hyoidei, excisi.

37. Truncus praecipuus nervi lingualis.

38. Ganglion, atque parvus plexus submaxillaris inde enascens, ejusque anastomoses cum ramis lingualibus noni paris.

39. Truncus et rami, glandulam sublingualem adeuntes.

40. 41. Trunci et rami proprii linguales, eorumque decursus.

NERVUS SEPTIMI PARIS, SEU FACIALIS

42. Truncus praecipuus ejusdem.

43. Truncus et rami praecipui nervi auricularis postici inferioris profundi.

44. Truncus et rami praecipui nervi stylohyoidei, eorumque decursus et anastomoses cum vascularibus.

45. Truncus et rami praecipui nervi temporo-facialis, seu ascendentis, eorumque decursus et anastomoses cum auriculari quinti paris.

46. Truncus et rami praecipui nervi facialis descendentis, eorumque anastomoses cum propagine accessorii Willisii.

NERVUS OCTAVI PARIS, SEU VAGUS, ET ACCESSORIUS WILLISII

47. Truncus praecipuus nervi vagi una cum accessorio.

48. Truncus praecipuus nervi accessorii Willisii.

49. Truncus et rami, qui ad musculum sterno-cleido-mastoideum.

50. Truncus anastomoticus cum secundo cervicali, qui ad musculum cucullarem, excisus.

51. Truncus praecipuus nervi glosso-pharyngei octavi paris.

52. 53. 54. Truncus praecipuus nervi vagi, ejus decursus secus collum, atque anastomoses ejusdem.

55. Truncus praecipuus nervi laryngei superioris interni.

56. Truncus praecipuus nervi laryngei superioris externi, ejusque decursus.

57. Divisio trunci praecipui nervi vagi, in recurrentem, atque pneumo-gastricum.

58. Truncus praecipuus nervi recurrentis, seu laryngei inferioris.

59. 60. Trunci et rami recurrentes, anastomotici cum nervis mollibus-intercostalibus, atque plexus cardiaci inde enascentes, eorumque decursus.

61. Truncus et rami proprii laryngei inferiores, eorumque decursus.

62. Continuatio trunci praecipui pneumogastrici.

63. 64. Trunci et rami, plexum bronchialem et pulmonalem efformantes, excisi.

65. 66. 67. Trunci et rami, qui in plexum oesophageum dexterum.

68. 69. Trunci et rami, qui in oesophageum sinistrum.

70. 71. Trunci et rami, qui in plexum stomatichum.

72. 73. Trunci et rami ejusdem vagi, ad productionem ganglii semilunaris concurrentes.

NERVI NONI PARIS, SEU LINGUALIS

74. Truncus praecipuus ejusdem.

75. ——————— cervicalis descendens ejusdem, excisus.

76. 77. 78. Trunci et rami per musculos linguales, eorumque decursus et anastomoses cum lingualibus quinti paris.

NERVUS SYMPATHICUS MAJOR, SEU INTERCOSTALIS

79. Ganglion cervicale superius, seu fusi-

forme ejusdem, atque anastomoses cum nervis quinti, septimi, octavi, accessorii, et lingualis.

80. 81. Plexus nervosi vasculares superiores inde enascentes.

82. 83. 84. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum primo, secundo, et tertio cervicali.

85. Trunci et rami intercostales superiores.

86. Trunci et rami intercostales medii;

87. ——————————— inferiores antici, nervos molles efformantes.

88. 89. Nervi cardiaci superficiales, eorumque decursus secus collum.

90. Continuatio trunci praecipui intercostalis.

91. Ganglion cervicale medium, seu thyroideum inde enascens.

92. 93. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum tertio et quarto cervicali.

94. 95. Trunci et rami intercostales interni, unde nervi cardiaci, profundos efformantes.

96. 97. 98. Trunci et rami, plexum cardiacum efformantes, atque subclaviam et aortam irretientes.

99. 100. Trunci et rami, plexum aorticum constituentes, eorumque decursus.

101. 102. 103. Trunci et rami cardiaci inde enascentes, excisi.

104. Portio ganglii cervicalis inferioris.

105. 106. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum quinto et sexto nervo cervicali.

107. Ganglion primum intercostale thoracicum, seu stellatum, inde enascens.

108. 109. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum septimo cervicali, nec non cum primo et secundo nervo dorsali.

110. 111. Trunci et rami intercostales interni, eorumque decursus et anastomoses cum nervis cardiacis profundis, atque plexu pulmonali octavi paris; hinc

112. Ganglion secundum intercostale thoracicum.

113. 114. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum secundo et tertio nervo dorsali.

115. 116. Trunci et rami intercostales interni, anastomotici cum plexu oesophageo.

117. Pars tertii ganglii intercostalis thoracici.

118. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum tertio nervo dorsali.

119. 120. Trunci et rami intercostales interni, anastomotici cum plexu oesophageo.

121. Portio quarti ganglii intercostalis thoracici.

122. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum quarto nervo dorsali.

123. Truncus et rami intercostales interni aortici.

124. Pars quinti ganglii intercostalis thoracici.

125. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum quinto nervo dorsali.

126. 127. Trunci et rami intercostales interni aortici et oesophagei, eorumque decursus.

128. Portio sexti ganglii intercostalis thoracici.

129. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum sexto nervo dorsali.

130. Trunci et rami intercostales interni per arteriam aortam.

131. Pars septimi ganglii intercostalis thoracici.

132. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum septimo nervo dorsali.

133. Trunci et rami intercostales interni per aortam.

134. Truncus intercostalis, primam propaginem majoris nervi splacnici emittens.

135. Pars octavi ganglii intercostalis thoracici.

136. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum octavo nervo dorsali.

137. Trunci et rami intercostales interni, secundam propaginem majoris nervi splacnici constituentes.

138. Pars noni ganglii intercostalis thoracici.

139. Truncus et rami intercostales externi, anastomotici cum nono nervo dorsali.

140. 141. Trunci intercostales interni, unde tertiam et quartam propaginem nervi splacnici efformantes.

142. 143. Trunci praecipui majoris nervi splacnici inde enascentes, eorumque decursus.

144. Portio decimi ganglii intercostalis thoracici.

145. 146. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum decimo et undecimo dorsali.

147. Trunci intercostales interni, ad minorem nervum splacnicum.

148. Pars undecimi ganglii intercostalis thoracici.

149. 150. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum undecimo et duodecimo dorsali.

151. 152. Trunci intercostales interni, anastomotici cum minore nervo splacnico.

153. 154. Trunci praecipui minoris nervi splacnici inde enascentes, excisi.

155. Ganglion coeliacum majus, seu semilunare, a supradicto nervo majore et minore splacnico.

156. Truncus et rami plexus coeliaci, anastomotici cum nervis diaphragmaticis, excisi.

157. Trunci et rami plexus coeliaci, anastomotici cum nervo pneumo-gastrico.

158. Trunci et rami, plexum coronarium stomatichum efformantes.

159. 160. Trunci et rami, unde plexus splenicus.

161. Trunci et rami, plexum hepaticum constituentes, eorumque decursus.

162. 163. Trunci et rami, ad plexum mesentericum superiorem, excisi.

164. 165. Trunci et rami, plexum emulgentem componentes, eorumque decursus.

166. 167. Trunci et rami, unde plexus spermaticus, eorumque decursus.

168. Trunci et rami, ad plexum mesentericum inferiorem.

169. 170. 171. Trunci et rami, ad plexum hypogastricum.

172. Ganglion primum intercostale lumbare.

173. 174. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum duodecimo dorsali, et primo lumbari.

175. 176. Trunci et rami intercostales interni, anastomotici cum plexu hypogastrico.

177. Ganglion secundum intercostale lumbare.

178. 179. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum primo et secundo nervo lumbari.

180. 181. Trunci et rami intercostales interni, anastomotici cum plexu hypogastrico.

182. Ganglion tertium intercostale lumbare.

183. 184. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum tertio et quarto nervo lumbari.

185. Trunci et rami intercostales interni, anastomotici cum plexu hypogastrico.

186. Ganglion quartum intercostale lumbare.

187. 188. 189. 190. Trunci et rami intercostales externi, anastomotici cum secundo, tertio, quarto, et quinto nervo lumbari.

NERVI SPINALES CERVICALES

191 Truncus praecipuus anticus primi nervi cervicalis, ejusque anastomoses cum accessorio, linguali, sympathico, et secundo cervicali.

192. Truncus praecipuus secundi nervi cervicalis, ejusque divisio, atque anastomoses cum intercostali.

193. Truncus praecipuus posticus, seu nervus occipitalis.

194. 195. Trunci anastomotici cum accessorio Willisii, et tertio cervicali.

196. 197. Trunci et rami antici, plexum subcutaneum superiorem colli efformantes, excisi.

198. Truncus praecipuus tertii nervi cervicalis, ejusque anastomoses cum intercostali.

199. Trunci et rami, plexum subcutaneum anticum inferiorem colli efformantes, excisi.

200. Trunci anastomotici cum quarto cervicali, unde nervus phrenicus.

201. Truncus praecipuus quarti nervi cervicalis.

202. Truncus praecipuus nervi phrenici, seu diaphragmatici, inde enascentis.

203. Trunci et rami ejusdem, ad plexum brachialem adeuntes.

204. Truncus praecipuus quinti;

205. ——————— sexti, ac

206. ——————— septimi nervi cervicalis.

NERVI SPINALES DORSALES

207. Truncus praecipuus primi nervi dorsalis.

208. Plexus brachialis, a quarto, quinto, sexto, septimo cervicali, et primo dorsali.

209. Trunci et rami ejusdem, anastomotici cum intercostali, et secundo nervo dorsali.

210. Truncus praecipuus secundi nervi dorsalis.

211. Truncus praecipuus tertii nervi dorsalis.

212. Truncus praecipuus quarti nervi dorsalis.

213. Truncus praecipuus quinti nervi dorsalis.

214. Truncus praecipuus sexti nervi dorsalis.

215. Truncus praecipuus septimi nervi dorsalis.

216. Truncus praecipuus octavi nervi dorsalis.

217. Truncus praecipuus noni nervi dorsalis.

218. Truncus praecipuus decimi nervi dorsalis.

219. Truncus praecipuus undecimi nervi dorsalis.

220. Truncus praecipuus duodecimi; eorumque anastomoses cum majore intercostali, atque decursus per spatia intercostalia.

NERVI SPINALES LUMBARES

221. Truncus praecipuus primi nervi lumbaris, ejusque anastomoses cum intercostali.

222. 223. Trunci et rami subcutanei femorales externi, excisi.

224. 225. Trunci et rami anastomotici cum secundo nervo lumbari.

226. Truncus praecipuus secundi nervi lumbaris.

227. Trunci et rami anastomotici cum plexu hypogastrico.

228. Trunci et rami subcutanei femorales antici, excisi.

229. Truncus praecipuus tertii nervi lumbaris.

230. Truncus praecipuus quarti nervi lumbaris.

231. Truncus praecipuus quinti nervi lumbaris; eorumque anastomoses cum intercostali.

232. Portio plexus cruralis inde enascentis, excisi.

FIGURA III.

Totius columnae vertebralis posticam faciem exhibet figura haec; et hinc sinus venosos externos, eorumque decursus secus arcus, atque apophyses vertebrarum, et anastomoses cum sinibus vertebralibus internis; indeque arteriaca vasa respondentia; nec non nervos a cervice ad coccygem, e columna vertebrali egredientes.

OSSA

A. Portio ossis occipitalis;

B. ——— parietalis;

C. Portio temporalis.
D. Meatus auditorius externus.
E. Apophysis zygomatica;
F. ——— mastoidea;
G. ——— styloidea.
H. Portio ossis sphenoidis;
I. ——— frontalis;
K. ——— zygomatici, seu jugalis.
L. Portio maxillae superioris.
M. ——— inferioris.
N. Apophysis coronoides;
O. ——— condyloides.
P. P. P. P. Vertebrae cervicales, earumque apophyses spinosae.
Q. Q. Q. Q. Q. Vertebrae dorsales.
R. R. R. Vertebrae lumbares, earumque ligamenta.
S. Facies postica ossis sacri.
T. T. Portio ilium.
U. U U. U. U. U. U. U. U. U. Costae excisae.

ARTERIAE

ARTERIAE CERVICALES

a. a. Arteriae occipitales, earumque decursus, excisae.
b. b. Arteriae vertebrales, cranii cavum ingredientes.
c. Portio carotidis primitivae sinistrae, ejusque decursus secus collum.
d. d Arteriae cervicales superficiales;
e. e. ——— profundae posticae, earumque decursus ad laevam.
f. f. Trunci et rami spinales postici inde enascentes, eorumque decursus.
g. g. Arteriae transversales cervicis, excisae.

ARTERIAE DORSALES

h. h. Arteriae primae intercostales, excisae;
i. i. ——— secundae intercostales.
k. k. Trunci et rami spinales postici, excisi.
l. l. Arteriae tertiae intercostales.
m. m. Trunci et rami spinales postici, excisi.
n. n. Arteriae quartae intercostales.
o. o. Trunci et rami spinales postici inde enascentes, excisi.
p. p. Arteriae quintae intercostales.
q. q. Trunci et rami spinales postici inde enascentes, excisi.
r. r. Arteriae sextae intercostales.
s. s. Trunci et rami postici spinales inde enascentes, excisi.
t. t. Arteriae septimae intercostales.
u. u. Trunci et rami spinales postici, excisi.
v. v. Arteriae octavae intercostales.
w. w. Trunci et rami spinales postici inde enascentes, excisi.
x. x. Arteriae nonae intercostales.
y. y. Trunci et rami spinales postici inde enascentes, excisi.
z. z. Arteriae decimae intercostales.
a. a. Trunci et rami spinales postici, excisi.
b. b. Arteriae undecimae intercostales.
c. c. Trunci et rami spinales postici, excisi.
d. d. Arteriae duodecimae intercostales.
e. e. Truncus et rami spinales postici inde enascentes, excisi.

ARTERIAE LUMBARES

f. f. Arteriae primae lumbares.
g. g. Trunci et rami spinales postici inde enascentes, excisi.
h. h. Arteriae secundae lumbares.
i. i. Trunci et rami spinales postici, excisi.
k. k. Arteriae tertiae lumbares.
l. l. Trunci et rami spinales postici, excisi.
m m. Arteriae quartae lumbares.
n. n. Trunci et rami spinales postici inde enascentes, excisi.
o. o. Arteriae quintae lumbares.
p. p. Trunci et rami spinales postici inde enascentes, excisi.

ARTERIAE SACRAE

q. q. Trunci praecipui postici primae arteriae sacrae.
r. r. Trunci praecipui postici secundae arteriae sacrae.
s. s. Trunci praecipui postici tertiae arteriae sacrae.
t. t. Trunci praecipui postici quartae arteriae sacrae.
u. u. Trunci praecipui postici quintae utriusque lateris, eorumque decursus.

VENAE

VENAE IN JUGULARES INTERNAS CONVENIENTES

1. 1. 1. 1. Venae intercostales, eorumque decursus.

2. 2. Venae jugulares internae, quas adeunt.

VENAE SPINALES PROFUNDAE, IN CERVICALES POSTICAS CONVENIENTES

3. 3. 3. Plexus venosi occipitales;

4. 4. 4. ———— cervicales superiores.

5. 5. 5. Plexus venosi cervicales medii; et

6. 6. 6. ———————— inferiores postici externi, in sinus vertebrales internos, eorumque decursus.

7. 7. 7. Venae cervicales profundae, quas adeunt.

8. 8. Venae cervicales superficiales.

9. Venae cervicales transversales ad dexteram, excisae.

VENAE SPINALES DORSALES PROFUNDAE, IN INTERCOSTALES

10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Plexus venosi dorsales superiores.

11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. Plexus venosi dorsales medii.

12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Plexus venosi inferiores postici externi, eorumque decursus.

13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Venae intercostales, quas adeunt.

VENAE SPINALES LUMBARES PROFUNDAE

14. 14. 14. Plexus venosi lumbares superiores.

15. 15. 15. Plexus venosi lumbares medii.

16. 16. 16. Plexus venosi lumbares inferiores postici externi, in sinus vertebrales internos convenientes, eorumque decursus.

17. 17. 17. Venae lumbares, quas adeunt.

VENAE SPINALES SACRAE PROFUNDAE

18. 18. 18. 18. Plexus venosi sacri postici externi, sinus vertebrales internos adeuntes, eorumque decursus.

19. Trunci venosi vertebrales interni, secus ductum vertebralem.

VASA LYMPHATICA

A. A. A. A. A. A. A. A. Trunci praecipui lymphatici lumbares antici utriusque lateris, eorumque decursus una cum vasis sanguineis.

B. B. B. B. B. B. B. B. B. Trunci spinales lumbares postici profundi sinistri.

C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. Trunci praecipui intercostales antici dexteri atque sinistri, eorumque decursus.

D. D. D. D. D. D. D. D D. D. Trunci spinales dorsales profundi sinistri.

E E. Glandulae lymphaticae intercostales, quas adeunt, ad dexteram.

F. F. F. Trunci spinales cervicales profundi, ad laevam.

G. G. Glandulae lymphaticae cervicales inferiores profundae.

NERVI

NERVI CEREBRALES

1. Truncus praecipuus nervi vagi, ejusque decursus ad dexteram.

2. Truncus praecipuus nervi accessorii Willisii, ad laevam.

3. 3. Nervi subteroccipitales, eorumque rami anastomotici cum primo cervicali.

NERVI SPINALES CERVICALES, AD DEXTERAM ET LAEVAM

4. 4. Nervi occipitales majores, a primis cervicalibus enascentes, excisi.

5. 5. Trunci antici eorumdem, atque divisio.

6. 6. 7. 7. Trunci musculares, ad elevatorem scapulae, et ad sterno-cleido-mastoideum.

8. 8. Truncus anastomoticus cum secundo cervicali et accessorio Willisii, ad laevam.

9. 9. Nervi secundi cervicales.

10. 10. Trunci et rami spinales postici;

11. 11. ———————— occipitales minores inde enascentes, excisi.

12. 12. Trunci et rami antici subcutanei superiores, et medii colli.

13. 13. Nervi tertii cervicales.

14 14. Trunci et rami spinales postici, excisi.

15. 15. Trunci et rami antici inferiores subcutanei colli, seu supraclaviculares.

16. 16. Nervi quarti cervicales.

17. 17. Trunci et rami spinales postici inde enascentes, excisi.

18. 18. Nervi quinti cervicales.

19. 19. Trunci et rami spinales postici eorumdem, excisi.

20. 20. Nervi sexti cervicales.

21. Trunci et rami spinales postici ad laevam, excisi.

22. 22. Portio plexus brachialis.

NERVI SPINALES DORSALES AD DEXTERAM ET LAEVAM

23. 23. Trunci et rami spinales postici primi nervi dorsalis.

24. 24. Trunci et rami spinales, seu postici secundi nervi dorsalis.

25. 25. Trunci et rami intercostales, seu antici ejusdem.

26. 26. Trunci et rami spinales, seu postici tertii nervi dorsalis.

27. 27. Trunci et rami intercostales, seu antici ejusdem.

28. 28. Trunci et rami spinales, seu postici quarti nervi dorsalis.

29. 29. Trunci et rami intercostales, seu antici ejusdem.

30. 30. Trunci et rami spinales, seu postici quinti nervi dorsalis.

31. 31. Trunci et rami intercostales, seu antici ejusdem.

32. 32. Trunci et rami spinales, seu postici sexti nervi dorsalis.

33. 33. Trunci et rami intercostales, seu antici ejusdem.

34. 34. Trunci et rami spinales, seu postici septimi nervi dorsalis.

35. 35. Trunci et rami intercostales, seu antici ejusdem.

36. 36. Trunci et rami spinales, seu postici octavi nervi dorsalis.

37. 37. Trunci et rami intercostales, seu antici ejusdem.

38. 38. Trunci et rami spinales, seu postici noni nervi dorsalis.

39. 39. Trunci et rami intercostales, seu antici ejusdem.

40. 40. Trunci et rami spinales, seu postici decimi nervi dorsalis.

41. 41. Trunci et rami intercostales, seu antici ejusdem.

42. 42. Trunci et rami spinales, seu postici undecimi nervi dorsalis.

43. 43. Trunci et rami intercostales, seu antici ejusdem.

44. 44. Trunci et rami spinales, seu postici duodecimi nervi dorsalis.

45. 45. Trunci et rami intercostales, seu antici ejusdem.

NERVI SPINALES LUMBARES AD DEXTERAM ET LAEVAM

46. 46. Trunci et rami spinales, seu postici primi nervi lumbaris.

47. 47. Trunci et rami abdominales, seu antici ejusdem.

48. 48. Trunci et rami spinales, seu postici secundi nervi lumbaris.

49. 49. Trunci et rami abdominales, seu antici ejusdem.

50. 50. Trunci et rami spinales, seu postici tertii nervi lumbaris.

51. 51. Trunci et rami abdominales, seu antici ejusdem

52. 52. Parva portio plexuum cruralium inde enascentium.

NERVI SPINALES SACRI AD DEXTERAM ET LAEVAM

53. 53. Trunci et rami postici primi;

54. 54. ———————— secundi; et

55. 55. ———————— tertii nervi sacri.

VISCERA

TABULA XI.

FIGURA I.

Posticam et externam faciem durae menyngis, cerebrum ac cerebellum involventis, ejusdemque productiones per cavum vertebrale, medullam spinalem, nec non nervos obvestientes usque ad ganglia, exhibet haec figura.

OSSA

A. A. A. A. A. Sectio vertebrarum dorsi.
B. B. B. Sectio vertebrarum lumborum;
C. C. C ———————— ossis sacri.

MEMBRANAE ET ORGANA

D. D. D. D. D. D. Dura menynx desuper cerebrum involvens.
E. E. Dura menynx cerebellum obvolvens.
F. F. Portio sinus longitudinalis superioris.
G. G. Sinus transversales, seu laterales.
H. Torcular Herophili.
I. I. Sinus occipitales, e quibus venae jugulares internae.
K. K. K. K. K. K. Continuatio durae menyngis in cavum vertebrale.

ARTERIAE

ARTERIAE MENYNGEAE AD DEXTERAM ET LAEVAM

a. a. a. a. Trunci praecipui earumdem.
b. b. b. b Trunci et rami inde enascentes, eorumque decursus.

ARTERIAE VERTEBRALES AD DEXTERAM ET LAEVAM

c. c. c. c. Trunci praecipui, ac decursus earumdem secus collum.
d. d. d. d. d. d. d. d. Trunci et rami, qui ad ganglia nervorum cervicalium.
e. e. e. Trunci et rami menyngei cerebrales.
f. f. f. f. Trunci et rami menyngei spinales, eorumque decursus.

ARTERIAE INTERCOSTALES AD DEXTERAM ET LAEVAM

g. g. Primae;
h. h. Secundae;
i. i. Tertiae;
k. k. Quartae;
l. l. Quintae;
m. m. Sextae;
n. n. Septimae;
o. o. Octavae;
p. p. Nonae;
q q. Decimae;
r. r. Undecimae, et
s. s. Duodecimae arteriae intercostales aorticae.

ARTERIAE LUMBARES DEXTERAE, ATQUE SINISTRAE

t. t. Primae;
u. u. Secundae;
v. v. Tertiae;
w. w. Quartae;
x. x. Quintae, arteriae lumbares.

ARTERIAE SACRAE DEXTERAE, ATQUE SINISTRAE

y y. Trunci praecipui earumdem.

VENAE

VENAE SACRAE AD DEXTERAM ET LAEVAM

1. 1. 1. 1. Sinus venosi vertebrales interni sacri.
2. 2. Venae sacrae quas adeunt.

VENAE LUMBARES DEXTERAE,
ATQUE SINISTRAE

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Sinus venosi vertebrales interni lumbares.

4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Venae lumbares quas adeunt.

VENAE INTERCOSTALES DEXTERAE,
ATQUE SINISTRAE

5. 5. 5. 5 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Sinus venosi vertebrales interni dorsales.

6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Venae intercostales quas adeunt.

VENAE CERVICALES DEXTERAE,
ATQUE SINISTRAE

7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. Sinus venosi vertebrales interni cervicales.

8. 8. 8. 8. 8. 8. Venae cervicales quas adeunt.

VENAE OCCIPITALES

9. 9. Sinus venosi occipito-vertebrales interni.

10. 10. Venae occipitales quas adeunt.

VENAE MENYNGEAE DEXTERAE
ATQUE SINISTRAE

11. 11. 11. 11. Trunci praecipui earumdem, atque decursus per duram menyngem.

NERVI

NERVUS SUBTEROCCIPITALIS AD DEXTERAM
ET LAEVAM

1. 1. Trunci praecipui utriusque lateris.

NERVI SPINALES CERVICALES DEXTERI,
ATQUE SINISTRI

2. 2. Truncus praecipuus primi;
3. 3. ———— secundi;
4. 4. ———— tertii;
5. 5. ———— quarti;
6. 6. ———— quinti;
7. 7. ———— sexti;
8. 8. ———— septimi paris.

NERVI SPINALES DORSALES, SEU INTERCOSTALES AD DEXTERAM ET LAEVAM

9. 9. Truncus praecipuus primi;
10. 10. ———— secundi;
11. 11. ———— tertii;
12. 12. ———— quarti;
13. 13. ———— quinti paris.
14. 14. Truncus praecipuus sexti;
15. 15. ———— septimi;
16. 16. ———— octavi;
17. 17. ———— noni;
18. 18. ———— decimi;
19. 19. ———— undecimi, et
20. 20. ———— duodecimi paris.

NERVI SPINALES LUMBARES AD DEXTERAM
ET LAEVAM

21. 21. Truncus praecipuus primi;
22. 22. ———— secundi;
23. 23. ———— tertii;
24. 24. ———— quarti;
25. 25. ———— quinti paris.

NERVI SPINALES SACRI AD DEXTERAM
ET LAEVAM

26. 26. Truncus praecipuus primi;
27. 27. ———— secundi;
28. 28. ———— tertii;
29. 29. ———— quarti paris.

FIGURA II.

Anticam faciem durae menyngis per cavum vertebrale, atque sinus venosos vertebrales internos, exhibet haec figura.

OSSA ET LIGAMENTA

I. I. I. Ossa cranii exsecta.

II. Os cribrosum ethmoidis.

III. III. III. III. III. III. Corpora atque processus transversi vertebrarum cervicalium.

IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV. Corpora duodecim vertebrarum dorsalium.

V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. Portio costarum, quarum capita ad dexteram, exsecta.

VI. VI. VI. VI. VI. Corpora atque processus transversi quinque vertebrarum lumbarium.

VII. VII. VII. Facies antica ossis sacri.

MEMBRANAE ET ORGANA

A. A. A. A. A. Dura menynx çerebrum involvens.

B. B. B. B. B. Continuatio ejusdem per medullam spinalem usque ad sacrum.

C. Portio ejusdem, nervum opticum sinistrum involventis.

D. Portio membranae scleroticae ejusdem.

E. Portio oculi dexteri.

F. —— glandulae lacrymalis ejusdem.

MUSCULI

MUSCULI OCULI DEXTERI

G. Musculus obliquus superior, seu major trocleator.

H. Troclea ejusdem.

I. Tendo ejusdem.

K. Portio musculi obliqui inferioris, seu minoris.

L. Portio musculi adductoris, seu recti interni.

M. Portio musculi depressoris, seu recti inferioris.

N. Portio musculi elevatoris, seu recti superioris.

O. Portio musculi abductoris, seu recti externi.

IIDEM AD LAEVAM

P. Musculus obliquus superior, cum suo tendine, atque troclea.

Q. Portio musculi recti superioris;

R. ———————— externi;

S. ———————— interni.

ARTERIAE

ARTERIAE CAROTIDES INTERNAE AD DEXTERAM ET LAEVAM

a. a. a. a a. Trunci praecipui earumdem, atque decursus per ductum caroticum.

ARTERIAE SPINOSAE, SEU MENYNGEAE DEXTERAE ATQUE SINISTRAE

b. b. Trunci praecipui earumdem, excisi.

c. c. c. c. Trunci et rami inde enascentes, eorumque decursus.

ARTERIAE VERTEBRALES DEXTERAE, ATQUE SINISTRAE

d. d. d. d. d. Trunci praecipui earumdem, excisi prope originem, atque decursus per foramina processuum transversorum.

e. e. e. e. e. Trunci et rami cervicales meningei inde enascentes, eorumque ingressus, atque decursus per ductum vertebralem.

ARTERIAE SUBCLAVIAE AD DEXTERAM ET LAEVAM

f. f. Trunci praecipui earumdem.

g. g. Arteriae cervicales transversales, excisae.

h. h. Arteriae cervicales profundae, earumque decursus ad laevam.

ARTERIAE INTERCOSTALES SUBCLAVIAE AD DEXTERAM ET LAEVAM

i. i. Trunci praecipui earumdem, excisi.

k. k. Trunci et rami per primum;

l. l. ———————— secundum, et

m. ———————— tertium spatium intercostale, ad dexteram.

n. n. n. n Trunci et rami intercostales menyngei inde enascentes, eorumque decursus ad dexteram.

ARTERIAE INTERCOSTALES AORTICAE DEXTERAE ATQUE SINISTRAE

o. o. Arteriae primae intercostales aorticae, atque decursus per primum et secundum spatium intercostale, excisae.

p. Trunci et rami per tertium spatium intercostale, ad laevam.

q. q. Trunci et rami per quartum spatium intercostale dexterum, atque sinistrum.

r. Truncus et rami per quintum spatium intercostale, ad dexteram.

s. s. Truncus et rami intercostales menyngei, eorumque decursus, ad dexteram.

t. Truncus praecipuus arteriae secundae intercostalis aorticae, quae ad quintum spatium intercostale, ad laevam.

u. u. Arteriae tertiae intercostales aorticae, quae ad sextum spatium.

v. v. Arteriae quartae, quae ad septimum spatium.

w. w. Arteriae quintae, quae ad octavum;

x. x. —— sextae, quae ad nonum;

y. y. —— septimae, quae ad decimum;

z. z. —— octavae, quae ad undecimum.

a. a. Arteriae nonae, quae ad duodecimum spatium intercostale.

b. b. b. b. b. b. Trunci et rami intercostales menyngei, eorumque decursus.

ARTERIAE LUMBARES DEXTERAE ATQUE SINISTRAE

c. c. Primae;

d. d. Secundae;

e. e. Tertiae;

f. f. f. Quartae arteriae lumbares aorticae, excisae.

g. g. g. g. g Trunci et rami lumbares menyngei inde enascentes, eorumque decursus.

ARTERIA ILIACA PRIMITIVA DEXTERA

h. Truncus praecipuus ejusdem;

i. ——— praecipuus arteriae iliacae externae inde enascentis.

k. Truncus praecipuus arteriae iliacae internae, seu hypogastricae.

l. Truncus praecipuus arteriae sacrae lumbaris.

m. m. Trunci et rami sacri menyngei, eorumque decursus.

n. Truncus praecipuus arteriae pudendae communis.

o. Truncus praecipuus arteriae ischiaticae.

ARTERIAE SACRAE LATERALES, AD LAEVAM

p. p. Trunci et rami earumdem, atque in ductum sacrum ingressus, una cum nervis cognominibus.

VENAE

VENAE SACRAE AD DEXTERAM ET LAEVAM

1. 1. 1. Sinus venosi vertebrales interni sacri, eorumque decursus.

2. 2. 2. Trunci vertebrales externi inde enascentes.

3. 3. Venae sacrae, quas adeunt, ad laevam.

VENAE LUMBARES AD DEXTERAM ET LAEVAM

4. 4. 4. Sinus venosi vertebrales interni.

5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Sinus venosi vertebrales externi, eorumque decursus.

6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Venae lumbares, quas adeunt.

VENAE INTERCOSTALES AD DEXTERAM ET LAEVAM

7. 7. 7. 7. 7. Sinus venosi vertebrales interni.

8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Sinus venosi vertebrales externi, eorumque decursus, ad dexteram.

9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. Venae intercostales, quas adeunt.

10. 10 Venae intercostales subclaviae.

VENAE VERTEBRALES AD DEXTERAM ET LAEVAM

11. 11. 11. Sinus venosi vertebrales interni.

12. 12. 12. Sinus venosi vertebrales externi cervicales, eorumque decursus.

13. 13. Venae praecipuae vertebrales, quas adeunt.

VENAE JUGULARES INTERNAE DEXTERAE, ATQUE SINISTRAE

14. 14 Trunci praecipui earumdem, excisi.

NERVI

NERVI CEREBRALES

NERVI PRIMI PARIS, SEU OLFACTORII

1. 2. Trunci praecipui dexteri;

3. 4. ——————— sinistri eorumdem.

NERVUS SECUNDI PARIS, SEU OPTICUS AD LAEVAM

5. Portio trunci praecipui ejusdem, neurilemate exuti.

NERVUS TERTII PARIS, SEU MOTOR COMMUNIS AD LAEVAM

6. Truncus praecipuus ejusdem.

7. ——— et rami per musculum rectum superiorem.

8. Truncus per musculum elevatorem palpebrae superioris, excisus.

9. Truncus et rami per musculum rectum internum.

10. Truncus per musculum rectum inferiorem.

11. Truncus per musculum obliquum minorem.

12. Portio, quae ad ganglion lenticulare.

IIDEM AD DEXTERAM

13. Truncus et rami, per musculum rectum internum.

14. Truncus et rami, per musculum obliquum inferiorem.

15. Truncus, qui ad ganglion lenticulare; eorumque decursus.

NERVI QUARTI PARIS, SEU PATHETICI

16. Truncus et rami ejusdem, per musculum obliquum superiorem dexterum.

17. Truncus et rami ejusdem, per musculum obliquum superiorem sinistrum, eorumque decursus.

NERVUS PRIMAE PROPAGINIS QUINTI PARIS, SEU OPHTHALMICUS WILLISII

18. Truncus praecipuus ejusdem ad dexteram, ejusque divisio.

19. Truncus et rami, per glandulam lacrymalem.

20. Truncus nasalis, qui ad ganglion lenticulare.

21. 22. Trunci et rami ciliares inde enascentes.

23. 24. Trunci ethmoidales nasales.

25. Truncus praecipuus ophthalmici Willisii, seu frontalis dexteri.

26. Truncus praecipuus ophthalmici Willisii, seu frontalis sinistri.

NERVUS SECUNDAE PROPAGINIS QUINTI PARIS, SEU MAXILLARIS SUPERIOR

27. Truncus et rami praecipui ejusdem, excisi ad dexteram.

28. Truncus Vidianus dexter inde enascens.

29. Truncus et rami praecipui ejusdem maxillaris superioris, excisi ad laevam.

NERVUS TERTIAE PROPAGINIS QUINTI PARIS, SEU MAXILLARIS INFERIOR

30. Truncus et rami praecipui ejusdem, ad dexteram.

31. Truncus et rami praecipui ejusdem, ad laevam.

NERVI SEXTI PARIS, SEU MOTORES EXTERNI

32. Truncus praecipuus ejusdem, ad dexteram.

33. Trunci et rami anastomotici cum nervo Vidiano.

34. Trunci et rami nervi intercostalis inde enascentes, ad dexteram.

35. Trunci et rami, per musculum rectum externum, eorumque decursus.

36. Truncus praecipuus ejusdem, ad laevam.

37. Trunci et rami inde enascentes, per musculum rectum externum, eorumque decursus.

NERVI SEPTIMI PARIS, SEU ACUSTICI UTRIUSQUE LATERIS

38. 38. Trunci praecipui eorumdem.

NERVI OCTAVI PARIS, SEU VAGI

39. 39. Trunci praecipui eorumdem, excisi.

NERVI NONI PARIS, UTRIUSQUE LATERIS

40. 40. Trunci praecipui eorumdem, excisi.

NERVI SPINALES CERVICALES AD DEXTERAM ET LAEVAM

41. 41. Truncus praecipuus primi nervi cervicalis.

42. 42. Truncus praecipuus secundi nervi cervicalis.

43. 43. Truncus praecipuus tertii nervi cervicalis.

44. 44. Truncus praecipuus quarti nervi cervicalis.

45. 45. Truncus praecipuus quinti nervi cervicalis.

46. 46. Truncus praecipuus sexti nervi cervicalis.

47. 47. Truncus praecipuus septimi nervi cervicalis, excisi.

NERVI SPINALES DORSALES AD DEXTERAM ET LAEVAM

48. 48. Truncus praecipuus primi;
49. 49. ——————— secundi;
50. 50. ——————— tertii;
51. 51. ——————— quarti;
52. 52. ——————— quinti;
53. 53. ——————— sexti;
54. 54. ——————— septimi;
55. 55. ——————— octavi;
56. 56. ——————— noni;
57. 57. ——————— decimi;
58. 58. ——————— undecimi, et
59. 59. ——————— duodecimi paris nervorum dorsalium.

NERVI SPINALES LUMBARES, AD DEXTERAM ET LAEVAM

60. 60. Truncus praecipuus primi;
61. 61. ——————— secundi;
62. 62. ——————— tertii;
63. 63. ——————— quarti, et
64. 64. ——————— quinti paris nervorum lumbarium.

NERVI SPINALES SACRI DEXTERI, ATQUE SINISTRI

65. 65. Truncus praecipuus primi, et
66. 66. ——————— secundi paris nervorum sacrorum.

FIGURA II. bis.

Extremum columnae spinalis, seu os sacrum, atque coccygem, eorumque vasa ac nervos ostendit figura haec.

OSSA

VIII. VIII. Continuatio faciei anticae ossis sacri, ejusque ductus reseratus.
IX. Facies antica ossis coccygis.

ARTERIAE

q. Continuatio arteriae pudendae communis.
r. Arteria ischiatica, ad dexteram.
s. s. Arteriae sacrae laterales utriusque lateris.
t. t. t. t. Trunci et rami inde enascentes, eorumque decursus.

VENAE

1. 1. Sinus venosi vertebrales interni sacri, eorumque decursus.

NERVI

NERVI SPINALES SACRI DEXTERI ATQUE SINISTRI

67. 67. Truncus praecipuus tertii;
68. 68. ——————— quarti;
69. 69. ——————— quinti paris sacrorum.
70. 70. Portio majoris nervi ischiatici.
71. 71. Nervi pudendi communes inde enascentes, excisi.

FIGURA III.

Stratum anterius nervorum, tum cerebri, tum medullae spinalis ab origine, ostendit figura haec.

OSSA ET LIGAMENTA

I. I. I. I. I. I. Corpora, atque processus transversi vertebrarum cervicalium.
II. II. II. II. II. II. II. II. II. II. II. II. Corpora duodecim vertebrarum dorsalium, ad laevam.
III. III. III. III. III. III. III. III. III. III. III. III. Portio costarum, quarum sinistrae cum suis capitulis.
IV. IV. IV. IV. IV. Vertebrae lumbares, earumque corpora, atque processus transversi.
V. V. V. Facies antica ossis sacri.

MEMBRANAE ET VISCERA

A. A. A. A. A. A. Portio durae menyngis per specum vertebrale, ad dexteram.
B. B. B. B. B. B. Membrana aracnoidea in ligamentum dentatum.
C. C. C. C. C. C. Lobi antici cerebri;
D. D. D. D. D. D. — medii ejusdem.
E. E. Facies antica pontis Varolii.
F. Appendix conica infundibuli.
G. Prominentiae mammillares.
H. H. H. H. Facies inferior loborum cerebelli.
I. Facies antica medullae oblongatae, ejusque corpora olivaria atque pyramidalia.
K. K. K. K. K. Facies antica medullae spinalis, pia menynge obductae.

ARTERIAE

ARTERIAE CAROTIDES INTERNAE DEXTERAE ATQUE SINISTRAE

a. a. Trunci praecipui earumdem, excisi.
b. b. Trunci et rami carotici, anastomotici cum arteria basilari.
c. Trunci et rami anastomotici inter carotides.
d. d. Trunci et rami callosi;
e. e. ——————— Sylviani.

f. f. Trunci ophthalmici, excisi.

ARTERIAE VERTEBRALES DEXTERA ATQUE SINISTRA

g. g. g. g. Trunci praecipui earumdem, atque decursus.

h. h. h. h h. h. Trunci et rami menyngo-spinales inde enascentes, eorumque decursus.

i. i. i. i. i. i. i. Arteriae spinales anticae, eorumque decursus.

k. Trunci praecipui vertebrales, anastomotici cum arteria basilari.

l. l. l. Trunci et rami per nodum medullarem, una cum nervis cerebralibus, eorumque decursus.

m m. Trunci in plexus coroideos, atque rete mirabile Galeni.

n. n. Trunci anastomotici cum carotide, ad circulum Willisii.

ARTERIAE SUBCLAVIAE AD DEXTERAM, ET LAEVAM

o o. Trunci praecipui earumdem.

p.p. Arteriae cervicales transversae, excisae.

q. q. Arteriae cervicales profundae, earumque decursus, ad laevam.

r. r. r. r. Trunci et rami menyngo-spinales, excisi.

s. s. Arteriae intercostales subclaviae.

t. t. Trunci et rami per primum, atque

u. u. ———— secundum spatium intercostale, excisi.

ARTERIAE INTERCOSTALES AORTICAE UTRIUSQUE LATERIS

v. v. Trunci praecipui primae;

w. w. ———— secundae;

x x. ———— tertiae;

y. y. ———— quartae;

z. z. ———— quintae;

a. a. ———— sextae;

b. b ———— septimae;

c. c. ———— octavae;

d. d. ———— nonae, et

e e. ———— decimae arteriae intercostalis aorticae, eorumque decursus per spatia intercostalia.

f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. Trunci et rami menyngo-spinales, eorumque decursus.

ARTERIAE LUMBARES UTRIUSQUE LATERIS

g g. Trunci praecipui primae;

h. h. ———— secundae, et

i. i. ———— tertiae arteriae lumbaris, eorumque decursus.

k. k. k. k. k. k. Trunci et rami menyngo-spinales inde enascentes, eorumque progressus.

ARTERIAE ILEO-LUMBARES UTRIUSQUE LATERIS

l. l. Trunci praecipui earumdem.

m. m m. Trunci et rami menyngo-spinales inde enascentes, eorumque decursus.

ARTERIAE SACRAE LATERALES UTRIUSQUE LATERIS

n. n. n. n. Trunci praecipui earumdem.

o. o. o. o. o. Trunci et rami menyngo-spinales inde enascentes, eorumque decursus.

VENAE

VENAE LUMBARES, AD LAEVAM

1. 1. 1. Sinus venosus lumbaris externus anticus, ejusque decursus.

VENAE SPINALES ANTICAE

2. 2. 2. 2. 2. 2. Trunci et rami praecipui earumdem, atque decursus secus faciem anticam medullae spinalis.

VENAE CEREBRALES

3 Trunci et rami earumdem, atque decursus ad basim cerebri.

NERVI

NERVI CEREBRALES UTRIUSQUE LATERIS

NERVI PRIMI PARIS, SEU OLFACTORII

1. 1. Trunci praecipui eorumdem, atque decursus.

NERVI SECUNDI PARIS, SEU OPTICI

2. 2. Trunci praecipui eorumdem, excisi.

NERVI TERTII PARIS, SEU MOTORES COMMUNES

3. 3. Trunci praecipui eorumdem, excisi.

NERVI QUARTI PARIS, SEU PATHETICI

4. 4. Trunci praecipui eorumdem, excisi.

NERVI QUINTI PARIS, SEU TRIGEMINI

5. 5. Trunci praecipui eorumdem, excisi.

6. Truncus praecipuus nervi ophthalmici Willisii.

7. Truncus praecipuus nervi maxillaris superioris.

8. Truncus praecipuus nervi maxillaris inferioris.

NERVI SEXTI PARIS, SEU MOTORES EXTERNI

9. 9. Trunci praecipui eorumdem, excisi.

NERVI SEPTIMI PARIS, SEU ACUSTICI

10. 10. Trunci praecipui propaginis durae, seu nervi faciales.

11. 11. Trunci praecipui propaginis mollis, seu nervi acustici.

NERVI OCTAVI PARIS SEU VAGI, ET ACCESSORIUS WILLISII

12. 12. Nervi vagi praecipui.

13. 13. 13. 13. Trunci praecipui nervi accessorii, excisi.

NERVI NONI PARIS

14. 14. Trunci praecipui eorumdem, excisi.

NERVI SPINALES CERVICALES UTRIUSQUE LATERIS

15. 15. Truncus praecipuus primi;
16. 16. ———————— secundi;
17. 17. ———————— tertii;
18. 18. ———————— quarti;
19. 19. ———————— quinti;
20. 20. ———————— sexti;
21. 21. ———————— septimi paris cervicalium prope originem, a facie antica medullae spinalis, ganglia inde enascentia, plexum cervicalem atque brachialem constituentia.

NERVI SPINALES DORSALES UTRIUSQUE LATERIS

22. 22. Truncus praecipuus primi;
23. 23. ———————— secundi;
24. 24. ———————— tertii;
25. 25. ———————— quarti;
26. 26. ———————— quinti;
27. 27. ———————— sexti;
28. 28. ———————— septimi;
29. 29. ———————— octavi;
30. 30. ———————— noni;
31. 31. ———————— decimi;
32. 32. ———————— undecimi, et
33. 33. ———————— duodecimi paris dorsalium, eorumque ganglia, atque decursus.

NERVI SPINALES LUMBARES UTRIUSQUE LATERIS

34. 34. Truncus praecipuus primi;
35. 35. ———————— secundi;
36. 36. ———————— tertii;
37. 37. ———————— quarti;
38. 38. ———————— quinti paris lumbarium, eorumque origines, et ganglia, ad productionem plexuum cruralium.

NERVI SPINALES SACRI UTRIUSQUE LATERIS

39. 39. Truncus praecipuus primi;
40. 40. ———————— secundi;
41. 41. ———————— tertii;
42. 42. ———————— quarti paris sacrorum, eorumque origines, atque ganglia, ad plexus ischiaticos, ad dexteram.

NERVUS INTERCOSTALIS MAJOR, AD LAEVAM

43. Truncus praecipuus ejusdem prope secundam costam, excisi.

44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. 44. Trunci et rami ejusdem, anastomotici cum nervis dorsalibus.

45. 45. 45. Trunci praecipui intercostales, ad productionem nervi splacnici majoris.

46. Truncus praecipuus intercostalis, ad productionem splacnici minoris.

47. 47. 47. 47. 47. Trunci et rami anastomotici inter intercostalem, et nervos lumbares.

48. 48. 48. Ganglia intercostalia lumbaria inde enascentia.

49. 49. 49. 49. 49. Trunci et rami intercostales, plexum hypogastricum constituentes.

50. 50. 50. 50. Trunci et rami anastomotici inter intercostalem, et nervos sacros.

51. 51. Ganglia intercostalia sacra, seu hordeacea inde enascentia.

52. 52. 52. Trunci et rami intercostales, plexum infimum hypogastricum constituentes, excisi.

FIGURA III. bis.

Faciem anteriorem sacri atque coccygis, vasa eorum, ac nervos ostendit.

OSSA

VI. VI. Continuatio faciei anticae ossis sacri.
VII. Facies antica ossis coccygis.

ARTERIAE

ARTERIAE SACRAE

p. p. Arteriae sacrae laterales utriusque lateris.

q. q. q. q. q. Trunci et rami inde enascentes, eorumque decursus.

r. Continuatio trunci praecipui arteriae pudendae communis.

s. Continuatio trunci praecipui arteriae ischiaticae, ad dexteram.

NERVI

NERVI SPINALES SACRI UTRIUSQUE LATERIS

51. 51. Continuatio trunci praecipui tertii;
52. 52. ——————————— quarti;
53. 53. ——————————— quinti paris sacrorum, excisi.
54. 54. Plexus ischiatici inde enascentes.
55. Plexus pudendus communis dexter.

NERVUS INTERCOSTALIS MAJOR, AD LAEVAM

56. Truncus praecipuus ejusdem, per faciem anticam sacri, ejusque ganglion hordeaceum.
57. 57. Truncus et rami ad extremum intestini recti, et collum vescicae.
58. 58. Trunci et rami intercostales, anastomotici cum nervis sacris.
59. Continuatio trunci praecipui intercostalis, per faciem anticam sacri.
90. Truncus praecipuus intercostalis lateris dexteri.
61. Anastomoses intercostalis utriusque lateris, per faciem anticam coccygis.

FIGURA IV.

Dexterum hemisphaerium dura menynge obductum, sinistrum vero pia tantum tectum. et vasa sanguinea eorumdem, exhibet figura haec.

OSSA

A. A. A. A. Portio ossium cranii exsecti.
B. Sinus frontalis reseratus.
C. C. Arcus supraciliares.
D. Portio ossium nasalium.

MEMBRANAE ET VISCERA

E. E. E. E. E. Dura menynx, hemisphaerium cerebrale sinistrum involvens, vasis sanguineis irretita.

F. F. F. Dura menynx excisa secus sinum longitudinalem, ad dexteram.

G. G. G. G. G. Pia menynx totum hemisphaerum cerebrale dexterum involvens.

ARTERIAE

ARTERIA MENYNGEA SEU SPINOSA, AD LAEVAM

a. a. a. Trunci praecipui ejusdem.

b. b. b. Trunci et rami menyngei antici.

c. c. c. c. Trunci et rami menyngei medii.

d. d. d. Trunci et rami menyngei postici, eorumque decursus.

ARTERIA CAROTIS INTERNA, AD DEXTERAM

e. e. e. Trunci et rami cerebrales antici.

f. f. f. f. Trunci et rami cerebrales medii.

g. g. g. Trunci et rami cerebrales postici inde enascentes, eorumque decursus.

VENAE

VENAE MENYNGEAE SEU SPINOSAE, AD LAEVAM

1. 1. Venae menyngeae anticae et mediae.
2. 2. 2. Venae menyngeae posticae, earumque decursus una cum vasis arteriosis.

VENAE CEREBRALES, AD DEXTERAM

3. 3. 3. Venae cerebrales anticae.
4. 4. 4. 4. Venae cerebrales mediae.
5. 5. 5. Venae cerebrales posticae, earumque decursus ad sinum longitudinalem superiorem.

FIGURA V.

Faciem inferiorem cerebri, indeque nodum medullarem, cerebellum, medullam oblongatam atque spinalem, una cum originibus nervorum ab his provenientibus, ostendit figura haec.

CEREBRUM

A. A. A. A. A. A. Lobi antici.

B. B. B. B. B. B. Lobi medii.

C. C. C. C. Lobi postici ejusdem, pia menynge exuti.

D. D. Scissura major Sylvii.

E. Eminentia conica infundibuli;

F. Eminentiae mammillares.

G. G. Brachia cerebri ad productionem pontis Varolii.

CEREBELLUM

H. H. Facies antica lobi superioris;

I. I. ———— inferioris ejusdem, pia menynge exuti.

K. K. Crura cerebelli ad productionem pontis Varolii.

TUBEROSITAS ANULARIS, SEU PONS VAROLII

L. L. Facies antica ejusdem.

MEDULLA OBLONGATA ET SPINALIS

M. M. Eminentiae, seu corpora olivaria.

N. N. Corpora pyramidalia ejusdem.

O. Origo medullae spinalis, excisae.

NERVI

NERVI CEREBRALES UTRIUSQUE LATERIS

1. 1. Nervi primi paris, seu olfactorii;

2. 2. —— secundi paris, seu optici.

3. 3. —— tertii paris, seu motores communes.

4. 4. Nervi quarti paris, seu pathetici;

5. 5. —— quinti paris, seu trigemini;

6. 6. —— sexti paris, seu motores externi.

7. 7. Nervi septimi paris, seu acustici, eorumque divisio.

8. 8. Nervi durae propaginis, seu parvi sympathici.

9. 9. Nervi propaginis mollis, seu auditorii interni.

10. 10 Nervi octavi paris seu vagi, eorumque divisio.

11. 11. Nervi glosso-pharyngei.

12. 12. —— pneumo-gastrici, seu medii sympathici.

13. 13. Nervi noni paris, seu hypoglossi;

14. 14. —— decimi paris, seu subterroccipitales.

15. 15. Par primum nervorum cervicalium.

FIGURA VI.

Basim cranii dura menynge obductam, nervorumque egressus per foramina cranii exhibet haec figura.

OSSA CRANII

A. A. A. A. Eadem ad basim exsecta.

B. Sinus frontalis reseratus.

C. Portio ossium nasalium.

MEMBRANAE, ORGANA ET GLANDULAE

D. D. Foveae anticae;

E. E. —— mediae;

F. F. —— posticae, dura menynge obductae.

G. Portio falcis majoris dura menynge enascentis, ad apophysim crystagalli.

H. Portio falcis minoris.

I. I. Portio sinuum transversalium;

K. —— palpebrae superioris.

L. —— oculi.

M. Glandula lacrymalis lateris dexteri.

N. Portio medullae oblongatae, excisae.

MUSCULI

MUSCULI OCULI DEXTERI

O. Musculus elevator palpebrae superioris.

P. Musculus obliquus major, seu trocleator major.

Q. Musculus obliquus minor, seu trocleator minor.

R. Musculus rectus superior, seu elevator;

S. —— rectus inferior, seu depressor;

T. —— rectus internus, seu adductor;

U. —— rectus externus, seu abductor.

ARTERIAE

a. Truncus praecipuus arteriae carotidis internae sinistrae.

b. Truncus praecipuus arteriae carotidis internae dexterae, prope sellam turcicam.

c. Truncus praecipuus ejusdem, atque excisio in cavo cranii.

d. Truncus praecipuus arteriae lacrymalis inde enascentis, ejusque decursus.
e. Truncus praecipuus arteriae ophthalmicae inde enascentis, ejusque divisio.
f. Truncus et rami ethmoidales, excisi.
g. ——————— nasales, eorumque decursus.
h. Truncus et rami supraorbitales inde enascentes, excisi.

VENAE

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Venae praecipuae cerebrales, excisae.
2. Sinus longitudinalis superior;
3. —— rectus, excisus.

NERVI

NERVI CEREBRALES LATERIS SINISTRI

1. Portio primi paris, seu olfactorii, excisi.
2. Portio secundi paris seu optici, excisi.
3. —— tertii paris, seu motoris communis.
4. Portio quarti paris, seu pathetici;
5. —— quinti paris, seu trigemini.
6. —— sexti paris, seu motoris externi;
7. —— propaginis mollis;
8. —— propaginis durae septimi paris;
9. —— glosso-pharyngei;
10. —— vagi, seu medii sympathici octavi paris.
11. Portio noni paris seu hypoglossi, excisi.

IIDEM NERVI, AD DEXTERAM

12. Trunci praecipui primi paris seu olfactorii, excisi.
13. Portio trunci praecipui secundi paris, ejusque decursus.
14. Truncus praecipuus tertii paris.
15. Trunci et rami per musculum rectum inferiorem, eorumque decursus.
16. Truncus praecipuus quarti paris.
17. Truncus et rami per musculum obliquum superiorem, eorumque decursus.
18. Truncus praecipuus quinti paris, seu trigemini.
19. Portio gangliformis, seu semilunaris ejusdem, atque triplex divisio.
20. Truncus praecipuus nervi ophthalmici Willisii.
21. Trunci nasales;
22. —— lacrymales;
23. —— faciales inde enascentes, eorumque decursus.
24. Truncus praecipuus nervi maxillaris superioris ejusdem quinti paris, atque in foramen rotundum ingressus.
25. Truncus praecipuus nervi maxillaris inferioris ejusdem quinti paris, atque ingressus in foramen ellipticum.
26. Truncus praecipuus sexti paris, seu motoris externi.
27. Truncus et rami ejusdem, per musculum rectum externum, ejusque decursus.
28. Truncus praecipuus propaginis mollis;
29. ——————————— durae septimi paris.
30. Truncus praecipuus nervi glosso-pharyngei.
31. Truncus praecipuus nervi vagi octavi paris, eorumque ingressus in foramen lacerum posticum.
32. Truncus praecipuus noni paris, seu hypoglossi, ejusque ingressus in foramen condyloideum anticum.

FIGURA VII.

Anticam faciem glandulae pituitariae, nervos opticos, aliasque cerebri productiones, ac vasa, exhibet figura haec.

GLANDULAE ET VISCERA

A. Facies antica glandulae pituitariae.
B. B. Facies antica pontis Varolii.
C. Facies antica medullae oblongatae.

ARTERIAE

a. a. Arteriae carotides internae, earumque decursus.
b. Trunci et rami anastomotici.
c. c. Arteriae vertebrales.
d. d. d. Arteriae spinales anticae.
e. Truncus praecipuus arteriae basilaris inde enascentis, ejusque decursus.

f. f. Trunci et rami ejusdem inde enascentes, eorumque decursus.

NERVI

1. 1. Nervi optici, excisi.

FIGURA VIII.

Superiorem faciem glandulae pituitariae, una cum nervis opticis.

a. Facies superior glandulae pituitariae.

b. Appendix conica infundibuli.

c. c. Facies inferior utriusque nervi optici.

d. Solidum quadrangulare medullare eorumdem.

e. e. Arteriae carotides internae.

f. f. Trunci et rami inde enascentes, per solidum medullare, atque glandulam pituitariam.

g. g. Trunci et rami anastomotici inter carotides utriusque lateris.

Bibliopolae, apud quos hoc Opus prostabit.

ANCONAE, Sartori.

BONONIAE, Marcheselli.

BRUXELLES, Weissembruch.

FERRARIAE, Maestri.

FLORENTIAE, Molini, Bardi et Soc. Pagni et Soc.

FORILIVII, Casali.

JANUAE, Gravier.

LONDINI, Bossange, Mourray.

MANHEIMII, Artaria et Fontaine.

MANTUAE, Caranenti.

MEDIOLANI, Fusi et Stella, Giusti, Vismara.

MUTINAE, Tamanini, Vincenzi.

NEAPOLIS, Borell, Marotta et Wanspandoch.

PANORMI, Pedone et Muratore.

PARISIIS, Renouard, Rey et Gravier.

PARMAE, Blanchon.

PLACENTIAE, Del Maino.

PISIS, Capurro.

ROMAE, De Romanis filius.

TAURINI, Balbino, Pomba.

VENETIIS, J. Bapt. Missiaglia.

VERONAE, Societas Typograph., et Haeredes Moroni.

VINDOBONAE, Fridericus Volke.

PAULI MASCAGNII

ANATOMIA

UNIVERSA

XLIV. TABULIS AENEIS

JUXTA ARCHETYPUM HOMINIS ADULTI

ACCURATISSIME REPRAESENTATA

DEHINC AB EXCESSU AUCTORIS

CURA AC STUDIO

EQ. ANDREAE VACCÀ BERLINGHIERI

JACOBI BARZELLOTTI

ET

JOANNIS ROSINI

IN PISANA UNIVERSITATE PROFESSORUM

ABSOLUTA ATQUE EDITA

FASCICULUS NONUS ET ULTIMUS

PISIS

APUD NICOLAUM CAPURRO

TYPIS FIRMINI DIDOT

MDCCCXXXI.

F.26

VISCERA

TABULA XII.

FIGURA I.

Sublevata ac revoluta scapula, alae cavum utrumque, nonnullos scapulae ipsius musculos, plexum cervico-brachialem, aliaque systemata exhibet figura haec.

OSSA

A. A. A. Portio vertebrarum cervicalium.
B. B. Portio marginis interni scapulae.
C. Portio apophysis, seu processus coracoidei.
D. Portio claviculae.
E. E. E. E. E. E. Costae primae excisae.

MUSCULI

F. F. Portio musculi sterno-cleido-mastoidei.
G. G. G. G. Portio musculi trapetii, seu cucullaris.
H. H. H. Portio musculi rhomboidalis.
I. I. Portio musculi omoplata-hyoydei.
K. K. K. K. Portio musculi infrasçapularis.
L. L. L. L. Portio musculi rotundi majoris.
M. M. M. M. Portio musculi et tendinis latissimi dorsi.
N. N. Portio musculi deltoidis.
O. O. O. Portio musculi pectoralis majoris.
P. P. P. Portio musculi coraco-brachialis.
Q. Q. Q. Portio musculi bicipitis.
R. R. R. R. Portio musculi tricipitis.
S. S. Portio musculi dentati majoris.
T. T. T. T. T. T. Musculi intercostales interni.

VISCERA

U. U. U. Portio medullae spinalis, dura meninge obductae in regione cervicali, unde plexus cervico-brachialis.

ARTERIAE

a. Truncus praecipuus arteriae innominatae.
b. b. Truncus praecipuus arteriae carotidis primitivae, ejusque decursus.
c. c. c. Truncus praecipuus arteriae vertebralis, ejusque decursus.
d. Truncus praecipuus arteriae subclaviae.
e. e. Truncus et rami arteriae cervicalis profundae, ejusque decursus.
f. Truncus praecipuus arteriae cervicalis transversae.
g. Truncus praecipuus arteriae scapularis superioris excisae.
h. h. h. Trunci et rami ejusdem, eorumque decursus secus marginem superiorem et internum scapulae.
i. Truncus praecipuus arteriae acromialis, ejusque decursus.
k. Truncus praecipuus arteriae axillaris.
l. l. Truncus et rami arteriae primae thoracicae.
m. m. m. Truncus et rami arteriae scapularis mediae.
n. n. Truncus et rami arteriae secundae thoracicae.
o. o. Truncus et rami arteriae tertiae thoracicae.
p. Truncus praecipuus arteriae subterscapularis.

WELLCOME LIBRARY INSTITUTE

q. q. q. q. Trunci et rami ejusdem, eorumque decursus secus marginem externum et inferiorem scapulae.

r. Truncus praecipuus arteriae thoracicae longae, excisae.

s. s. Continuatio ejusdem trunci et rami per musculum dentatum majorem.

t. t. Truncus et rami arteriae pectoralis inferioris, eorumque decursus.

u. Truncus praecipuus arteriae humeralis.

v. v. Trunci et rami humerales, per musculum latissimum dorsi et tricipitem.

w. w. w. Trunci et rami humerales per bicipitem et coraco-brachialem.

x. Truncus praecipuus arteriae collateralis externae; et hinc

y. y. y. Trunci et rami tricipitales.

z. z. Trunci et rami humerales per musculum tricipitem et bicipitem.

VENAE

1. 1. Truncus et rami praecipui venae basilicae.

2. 2. Venae humerales profundae.

3. Truncus et rami praecipui venae circumflexae humeralis.

4. Venae scapulares inferiores.

5. 5. Venae thoracicae pectorales.

6. Venae scapulares mediae.

7. Vena axillaris, in quam superiores conveniunt.

8. Truncus praecipuus venae cephalicae.

9. 9. Venae scapulares superiores.

10. Truncus praecipuus venae cervicalis transversae.

11. Truncus praecipuus venae jugularis externae.

12. 12. Truncus praecipuus venae jugularis internae.

13. Truncus praecipuus venae subclaviae, in quam praedictae conveniunt.

VASA LYMPHATICA

A. A. A. A. Trunci et glandulae lymphaticae intermusculares dorsales, secus marginem externum musculi rotundi majoris, et latissimi dorsi.

B. B. Truncus praecipuus lymphaticus subterscapularis.

C. C. Trunci praecipui lymphatici infrascapulares, eorumque decursus una cum vasis sanguineis.

D. D. Glandulae lymphaticae, quas ipsi adeunt; et hinc

E. Truncus praecipuus per musculum interscapularem incedens.

NERVI

1. Truncus praecipuus nervi vagi, ejusque decursus secus collum.

2. Truncus praecipuus nervi accessorii Willisii; et hinc

3. Truncus alius, ejusque per musculum trapetium decursus.

4. Truncus praecipuus primi nervi cervicalis.

5. Truncus praecipuus nervi occipitalis majoris, seu postici ejusdem.

6. Truncus praecipuus anticus ejusdem, ejusque divisio.

7. Truncus et rami per musculum sternocleido-mastoideum.

8. Truncus et rami anastomotici cum accessorio Willisii.

9. Truncus et rami anastomotici cum secundo cervicali.

10. Truncus praecipuus secundi nervi cervicalis.

11. Truncus praecipuus posticus seu occipitalis minor ejusdem, excisus.

12. Truncus praecipuus anticus ejusdem, et hinc ipsius divisio.

13. Truncus et rami anastomotici cum accessorio Willisii.

14. 15. 16. Trunci et rami, e quibus plexus cervicalis superficialis.

17. Truncus et rami anastomotici cum tertio cervicali.

18. Truncus praecipuus tertii nervi cervicalis.

19. Truncus praecipuus posticus excisus ejusdem.

20. Truncus praecipuus anticus ejusdem, et hinc ipsius divisio.

21. Truncus et rami anastomotici cum quarto cervicali.
22. Truncus, e quo nervus phrenicus;
23. —— per musculum rhomboidalem, excisus.
24. 25. Ejusdem continuatio atque propagines.
26. Truncus et rami anastomotici cum accessorio Willisii, qui ad trapetium.
27. 28. Trunci et rami, plexum clavicularem superficialem efformantes.
29. Truncus praecipuus quarti nervi cervicalis.
30. Truncus posticus ejusdem, excisus;
31. —— anastomoticus cum quinto cervicali.
32. Truncus praecipuus, e quo plexus brachialis.
33. Truncus praecipuus nervi supraspinosi scapularis.
34. Truncus praecipuus quinti nervi cervicalis.
35. Truncus posticus ejusdem, excisus;
36. —— anticus ejusdem, e quo plexus brachialis.
37. Truncus praecipuus sexti nervi cervicalis.
38. Truncus posticus ejusdem, excisus;
39. —— anticus ejusdem, e quo plexus brachialis.
40. Truncus praecipuus septimi nervi cervicalis.
41. Truncus anticus, e quo plexus brachialis.
42. Truncus praecipuus primi nervi dorsalis.
43. Truncus posticus ejusdem;
44. —— anticus, e quo plexus brachialis.
45. Plexus brachialis inde enascens, ejusque divisio.
46. Truncus et rami per musculum dentatum minorem posticum superiorem.
47. Truncus et rami thoracici longi per musculum dentatum majorem, eorumque decursus.
48. Truncus et rami scapulares postici superiores.
49. Truncus et rami scapulares postici medii.
50. Truncus et rami scapulares postici inferiores, eorumque decursus.
51. 52. Trunci et rami pectorales.
53, Truncus praecipuus nervi axillaris;
54. —————— cutanei interni.
55. 56. Truncus praecipuus nervi radialis;
57. 58. —————— ulnaris;
59. 60. —————— mediani;
61. 62. —————— cutanei externi.

FIGURA II.

Cavum ac faciem internam tum auriculae cum ventriculi dexteri cordis exhibet figura haec.

A. A. A. Internum totius auriculae dexterae seu anticae.
B. B. B. Interna facies septi, eamdem ad sinistram dividentis.
C. Truncus praecipuus venae cavae superioris, excisae.
D. Ostium ejusdem.
E. Truncus praecipuus venae cavae inferioris excisae.
F. Valvula Eustachii major;
G. ———— minor.
H. Fovea seu vestigium foraminis ovalis Botalli.
I. I. I. Portio anuli Vieussenii, qui et isthmus venosus.
K. K. K. Valvulae tricuspidales, earumque lacerti tendinei.
L. L. L. Portio ventriculi dexteri seu antici reserati.
M. M. M. Facies interna septi divisorii, lacertis carneis praediti.
N. N. Portio trunci praecipui arteriae pulmonaris.
O. Valvulae sygmoidales.
P. P. Portio ventriculi sinistri seu postici.
Q. Portio sulcus longitudinalis ventriculos dividentis; et hinc
R. R. Portio trunci praecipui arteriae aortae.

S. Portio trunci praecipui arteriae innominatae.

T. Portio trunci praecipui arteriae carotidis primitivae.

U. Portio trunci praecipui arteriae subclaviae.

V. V. Venae pulmonales sinistrae.

X. Venae pulmonales dexterae excisae.

FIGURA III.

Cavum ventriculi dexteri reseratum, ostio venoso ac arterioso ejusdem, ad faciliorem inspectionem, intactis.

A. A. A. A. Sectio parum inclinata ventriculi dexteri.

B. B. B. B. Facies antica interna seu dextera diaphragmatis, utrosque ventriculos dividentis.

C. C. C. Valvulae tricuspidales, earumque lacerti tendinei.

D. D. Lacerti carnosi earumdem.

E. Cavum arteriosum ventriculi dexteri.

F. F. F. Valvulae sygmoidales arteriae pulmonalis.

FIGURA IV.

Internum, tum auriculae tum ventriculi sinistri, cavum.

A. A. A. A. Auricula sinistra seu postica reserata.

B. B. B. Facies interna septi divisorii.

C. C. Venae pulmonales dexterae.

D. D. Earumdem ostium.

E. E. Venae pulmonales sinistrae.

F. Cavum appendicis auricularis.

G. Portio ejusdem.

H. Vestigium foraminis ovalis Botalli.

I. I. I. Anulus seu isthmus reseratus.

K. K. K. Valvulae mitrales, earumque lacerti tendinei.

L. L. Cordis lacerti carnosi.

M. M. M. Portiuncula ventriculi sinistri.

N. N. N. Facies interna septi divisorii.

O. Cavum arteriae aortae.

P. Truncus praecipuus ejusdem.

Q. Truncus praecipuus arteriae innominatae.

R. Truncus praecipuus arteriae carotidis sinistrae.

S. S. Portio faciei externae ventriculi dexteri; et hinc

T. Truncus praecipuus arteriae pulmonalis.

U. U. Truncus et rami praecipui arteriae pulmonalis sinistrae.

V. V. Truncus et rami praecipui arteriae pulmonalis dexterae.

X. Truncus praecipuus venae cavae superioris.

Y. Truncus praecipuus venae cavae inferioris.

Z. Truncus praecipuus venae coronariae cordis, excisae.

FIGURA V.

Auriculae et ventriculi sinistri cavum reseratum, intacto ostio venoso ac arterioso.

A. A. A. A. Sectio parum inclinata ventriculi sinistri cordis.

B. B. B. B. Facies postica et interna seu sinistra septi divisorii, ejusque lacerti carnosi.

C. C. C. Valvulae mitrales, earumque lacerti tendinei.

D. D. D. Lacerti carnosi earumdem.

E. E. E. Cavum arteriosum ventriculi sinistri prope aortam.

F. F. F. Valvulae sygmoidales ejusdem.

FIGURA VI.

Cor humani foetus e sede remotum; arteriacus ductus Botalli; praecipuaque vasa inferentia et efferentia.

a. Truncus praecipuus venae subclaviae sinistrae.

b. Truncus praecipuus venae subclaviae dexterae excisae.

c. Truncus praecipuus venae cavae superioris, in quam conveniunt.

d. Truncus praecipuus venae cavae inferioris.

e. e. Auricula dextera, seu antica, quam ingrediuntur

f. f. Facies externa, seu antica ventriculi dexteri; et hinc

g. Truncus praecipuus arteriae pulmonalis, ejusque divisio.

h. Ductus arteriosus Botalli, pulmonalem cum aorta conjungens.

i. Truncus et rami pulmonales sinistri;

k. ——————————— dexteri.

l. Portiuncula auriculae sinistrae, seu posticae.

m. m. Portiuncula ventriculi sinistri, seu postici.

n. n. Sulcus longitudinalis ventriculos dividens; et hinc

o. Truncus praecipuus arteriae aortae, ejusque divisio.

p. Truncus praecipuus arteriae innominatae.

q. Truncus praecipuus arteriae carotidis dexterae.

r. Truncus praecipuus arteriae subclaviae dexterae.

s. Truncus praecipuus arteriae carotidis sinistrae.

t. Truncus praecipuus arteriae subclaviae sinistrae.

u. Truncus praecipuus arteriae aortae ascendentis.

FIGURA VII.

Humani foetus nondum nonimestris; virilia, et urinarium apparatum.

OSSA

a. Portio faciei anticae columnae vertebralis, et ossis sacri.

b. Portio symphysis et ossis pubis.

ORGANA

c. c. c. c. Facies antica superficiei internae et posticae abdominis.

d. d. d. d. Glandulae renales.

e. e. e. e. Uretheres, eorumque decursus.

f. Facies antica vesicae;

g. ——— uraci.

h. h. h. h. Membrana testes obvestiens, seu gubernaculum testis.

i. Processus infundibuliformis, testes involvens.

k. Facies antica testiculi sinistri.

l. l. Facies antica scroti.

m. Facies superior penis.

n. n. Portio antica et superior femorum.

ARTERIAE

o. Truncus praecipuus arteriae aortae abdominalis, ejusque decursus atque divisio.

p. p. Truncus et rami praecipui renales, seu emulgentes.

q. q. Truncus et rami spermatici sinistri ab arteria emulgente, eorumque decursus.

r. r. Truncus et rami spermatici dexteri ab aorta, eorumque decursus.

s. s. Arteriae iliacae primitivae;

t. t ——— umbilicales excisae.

u. u. Venae iliacae primitivae;

v. ——— spermaticae dexterae;

x. ——————— sinistrae.

y. y. Venae emulgentes, earumque omnium decursus.

z. Truncus praecipuus venae cavae inferioris.

FIGURA VIII.

Antica mamillae facies, partim in statu naturali, partim vero adipe diligenter exuta, ejusque structura et forma.

a. a. a. Portio musculi pectoralis majoris,

b. b. b. b. b. b. Dimidium glandulae mamillaris, adipe obductae.

c. c. c. c. c. c. Dimidium ipsius glandulae, adipe expoliatae.

d. d. d. d. Portio areolae ejusdem.

e. Papilla ejusdem.

ARTERIAE

f. f. f. f. f. Trunci et rami mammarii superficiales, eorumque decursus.

g. g. Trunci et rami mammarii profundi, eorumque decursus.

VENAE

h. h. h. h. Trunci et rami venosi mammarii superficiales.

i. i. Trunci et rami venosi mammarii interni, eorumque decursus una cum vasis sanguineis arteriosis.

FIGURA IX.

Placentae superficies, seu foetalis, vel interna.

a. a. a. a. a. a. a. Facies plana, seu foetalis placentae.

b. b. b. b. b. b. Portio membranae corion et amnios, excisae.

c. Portio funiculi umbilicalis, e vasis sanguineis placentalibus atque foetalibus.

ARTERIAE

d. d. d. d. Binae umbilicales arteriae, eorumque decursus.

e. Truncus anastomoticus prope placentam.

f. f. f. f. f. Trunci et rami placentales arteriosi, eorumque decursus.

VENAE

g. g. g. g. Trunci et rami venosi placentales, eorumque per placentam decursus.

h. h. h. h. h. Truncus praecipuus venae umbilicalis, ejusque decursus per funiculum una cum arteriis.

VASA LYMPHATICA

i. i. i. i. i. i. i. i. Trunci et rami lymphatici membranae amnios, eorumque decursus.

FIGURA X.

Placentae superficies externa, seu uterina.

k. k. k. k. k. Facies uterina placentae.

l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. l. Mammillones, unde irregularis superficies ejusdem.

m. m. Portio membranae corion et amnios, excisae.

ARTERIAE

n. n. n. n. Utraque umbilicalis arteria.

VENAE

o. o. o. o. Truncus praecipuus venae umbilicalis, ejusque per funiculum decursus.

VISCERA

TABULA XIII.

FIGURA I.

Praegnans uterus jam e pelvi sursum egressus, post tertium gestationis mensem.

A. A. A. A. A. A. A. A Facies interna abdominis aperta.
B. B. Facies antica renum.
C. Portio intestini recti, excisi.
D. D. D. Facies antica vesicae urinariae.
E. E. Arteriae umbilicalis vestigia, in ligamenta lateralia conversa.
F. F. F. Facies antica uteri, peritonaeo obducti.
G. G. Ligamenta rotunda ejusdem, eorumque decursus.
H. H. Ligamenta lata.
I. I. Tubae Falloppianae, earumque decursus.
K. K. Corpus fimbriatum.
L. L. Orificium utriusque tubae.
M. M. Portio utriusque ovarii.

ARTERIAE

a. a. Truncus praecipuus arteriae aortae abdominalis, ejusque decursus.
b. b. Arteriae emulgentes, seu renales.
c. c. c. c. c. c. Arteriae spermaticae uterinae, eorumque decursus ad plexum pampiniformem.
d. d. Truncus praecipuus alterius arteriae emulgentis lateris sinistri, ejusque decursus.
e. e. Arteriae iliacae primitivae, ab aorta abdominali.
f. f. Arteriae epigastricae, earumque decursus.
g. g. g. g. g. g. Parvi trunci et rami uterini.
h. h. h. h. h. Parvi trunci et rami vesicales, eorumque decursus.

VENAE

1. 1. Venae epigastricae.
2. 2. 2. Venae vesicales, earumque decursus per anticam et externam partem vesicae.
3. 3. 3. Trunci uterini sinistri, a plexu pampiniformi hujus lateris, eorumque decursus.
4. Truncus praecipuus venae uterinae inde enascentis, ejusque ascensus ad emulgentem hujus lateris.
5. 5. 5. Trunci uterini dexteri a plexu pampiniformi hujus lateris.
6. Truncus praecipuus venae uterinae inde enascentis, ejusque ad cavum ascensus.
7. 7. Venae emulgentes;
8. 8. —— iliacae primitivae; et hinc
9. 9. Truncus praecipuus venae cavae inferioris.

FIGURA II.

Uterum gravidum ultra quartum mensem, faciemque posticam muliebrium reseratam, omniaque e sede remota, exhibet figura haec.

A. A. A. A. Tegumenta communia, excisa.
B. B. B. B. Labia majora, seu vulva.
C. C. Labia minora, seu nymphae.

D. Clytoris.

E. Ejusdem praeputium.

F. Meatus urinarius.

G. G. G. G. Vagina per axem secta.

H. Os uteri.

I. I. I. I. Membrana peritonaealis, excisa.

K. K. K. K. Facies postica uteri, peritonaeo obducti.

L. L. Ligamenta lata.

M. M. Corpus fimbriatum tubae utriusque lateris.

N. N. Tubae Falloppianae reseratae;

O. O. ——————— earumque decursus.

P. P. Facies postica utriusque ovarii.

Q. Q. Q. Cicatrices eorumdem ab ovis evolutis.

ARTERIAE

a. a. Arteriae uterinae, earumque decursus.

b. b. b. b. b. b. Parvi trunci et rami uterini in facie postica hujus visceris, eorumque decursus.

c. c. c. c. c. c. c. Arteriae uterinae hypogastricae, excisae.

d. d. d. d. d. Parvi trunci et rami uterini, eorumque decursus.

e. e. Arteriae pudendae communes, excisae.

f. f. Trunci et rami pudendi externi, excisi.

g. g. Trunci et rami vaginales superiores;

h. h. ——————— medii;

i. i. i. i. ——————— inferiores, eorumque decursus.

VENAE

1. 1. 1. Parvi trunci et rami uterini.

2. 2. 2. 2. Trunci et rami venosi uterini, plexum pampiniformem costituentes, eorumque decursus.

3. 3. 3. 3. Venae uterinae, excisae.

4. 4. 4. Venae uterinae hypogastricae, excisae.

5. 5. 5. 5. Venae vaginales, earumque decursus.

6. 6. 6. 6. Venae pudendae externae, excisae.

7. 7. Venae pudendae communes, excisae.

FIGURA III.

Uterus ad gestationis finem, ejusdemque parietes sectae.

A. A. A. A. Portio faciei externae utriusque musculi obliqui externi abdominalis.

B. B. Facies interna utriusque anuli inguinalis.

C. C. C. C. Musculi obliqui interni abdominales, excisi.

D. D. Musculi recti antici abdominales.

E. E. Facies antica utriusque musculi iliaci interni.

F. F. F. F. Facies antica vesicae.

G. G. Arteriae umbilicales, ligamenta lateralia ejusdem costituentes.

H. H. Portio membranae peritonaealis excisae.

I. I. I. I. I. Facies antica uteri, membrana peritonaeali obtecti.

K. K. K. K. Ligamenta rotunda, eorumque per anulos inguinales egressus.

L. L. Ligamenta lata.

M. M. Portio utriusque ovarii.

N. N. Corpora fimbriata tubarum.

O. O. Orificium utriusque tubae.

P. P. Portio utriusque tubae Falloppianae, earumque decursus.

Q. Sectio longitudinalis uteri.

R. Portio funiculi umbilicalis e sectione egrediente.

ARTERIAE

a. a. a. a. a. a. Arteriae umbilicales, earumque decursus ad placentam.

b. b. Arteriae vesicales.

c. c. c. c. c. c. c. c. Trunci et rami uterini, ad ligamenta rotunda, eorumque decursus.

d. d. d. d. Trunci et rami uterini, ad tubas Falloppianas et ovaria.

e. e. e. e. e. e. e. e. e. Trunci et rami uterini proprii, eorumque per faciem anticam hujus visceris decursus.

VENAE

1\. 1. 1. 1. Truncus praecipuus venae umbilicalis, ejusque decursus.

2\. 2. 2. 2. Venae uterinae inferiores, earumque decursus.

3\. 3. 3. 3. 3. 3. Trunci praecipui venosi, plexum pampiniformem costituentes.

4\. 4. Venae, e tubis Falloppianis.

5\. 5. 5. Continuatio plexus venosi pampiniformis dexteri.

FIGURA IV.

Superior externaque pars uteri nono mense gestantis.

A. Portio intestini recti.

B. B. Portio peritonaei

C. C. Ligamenta lata hinc enascentia, multisque vasis sanguineis praedita.

D. D. Corpus fimbriatum tubarum.

E. E. Orificium utriusque tubae.

F. F. F. F. Tubae, earumque decursus.

G. G. G. G. Ovaria, ligamentis latis adhaerentia.

H. H. H. H. H. Facies superior atque fundus uteri cum vasis sanguineis.

ARTERIAE

a. a. a. a. Arteriae uterinae praecipuae, e situ remotae.

b. b. b. b. b. b. Parvi trunci et rami arteriosi, superficiem externam uteri irretientes.

VENAE

1\. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Trunci et rami venosi, eorumque decursus per superficiem externam uteri.

2\. Truncus praecipuus venae centralis uterinae, in quam conveniunt

3\. 3. Venae e tubis procedentes; et hinc

4\. 4. 4. 4. Venae uterinae, earumque decursus.

FIGURA V.

Ovarium muliebre naturali forma, e sede sublatum; nec non cicatrices aliquot ab ovis.

a. a. Portio ligamenti lati, ovarium utero conjungentis.

b. b. b. b. Superficies externa atque corpus ovarii, membrana peritonaeali exuti.

c. Cicatrices veteres.

d. ——— recentes.

VISCERA

TABULA XIV.

FIGURA I.

Columnam vertebralem a cervice ad coccygem anterius reseratam, medulla spinali vacuam, dura meninge utrimque obductam: sinus vertebrales internos ac externos ejusdem, invicem per foramina intervertebralia communicantes, et una cum nervis spinalibus egredientes, exhibet figura haec.

OSSA

A. A. A. A. Septem vertebrae cervicales, earumque corpora atque processus transversi.

B. B. B. Foramina intervertebralia earumdem.

C. C. C. C. C. C. Duodecim vertebrae dorsales, earumque corpora atque processus transversi.

D. D. D. D. D. Foramina earumdem.

E. E. E. Quinque vertebrae lumbares, earumque corpora atque processus transversi.

F. F. F. Foramina earumdem.

G. G. Facies antica ossis sacri.

H. H. H. H. Foramina ejusdem.

I. Facies articularis ejusdem, cartilagine obducta.

K. Facies antica coccygis

L. L. L. L. L. L. Duodecim costae utriusque lateris.

LIGAMENTA

M. M. M. M. M. M. Ligamenta radiata costarum.

N. N. N. Ligamenta lutea vertebrarum.

O. O. O. O. O. O. Dura meninx.

ARTERIAE

a. Portiuncula trunci praecipui arteriae vertebralis, ad laevam excisae.

b. Truncus praecipuus arteriae intercostalis subclaviae, ad dexteram excisae.

c. Truncus et rami ad primum spatium intercostale.

d Truncus et rami ad secundum spatium intercostale.

e. Truncus praecipuus primae arteriae intercostalis aorticae, ad tertium spatium intercostale.

f. Truncus praecipuus secundae arteriae intercostalis aorticae, ad quartum spatium intercostale.

g. Truncus praecipuus tertiae arteriae intercostalis aorticae, ad quintum spatium intercostale.

h. Truncus praecipuus quartae arteriae intercostalis aorticae, ad sextum spatium intercostale.

i. Truncus praecipuus quintae arteriae intercostalis aorticae, ad septimum spatium intercostale.

k. Truncus praecipuus sextae arteriae intercostalis aorticae, ad octavum spatium intercostale.

l. Truncus praecipuus septimae arteriae intercostalis aorticae, ad nonum spatium intercostale.

m. Truncus praecipuus octavae arteriae intercostalis aorticae, ad decimum spatium intercostale.

n. Truncus praecipuus nonae arteriae intercostalis aorticae, ad undecimum spatium intercostale.

o. Truncus praecipuus decimae arteriae intercostalis aorticae, ad duodecimum spatium intercostale.

p. Truncus praecipuus primae arteriae lumbaris.

q. Truncus praecipuus secundae arteriae lumbaris.

r. Truncus praecipuus tertiae arteriae lumbaris.

s. Truncus praecipuus quartae arteriae lumbaris.

t. Truncus praecipuus quintae arteriae lumbaris.

u. Trunci et rami primae arteriae sacrae lateralis.

v. Trunci et rami secundae arteriae sacrae lateralis.

x. Truncus praecipuus arteriae sacro-coccygeae; et hinc

y. y. Trunci et rami sacro-coccygei dexteri; atque

z. Trunci et rami sacro-coccygei sinistri.

VENAE

1. 1. 1. Sinus venosi sacri interni;

2. 2. 2. ——————— externi.

3. 3. 3. Sinus venosi lumbares interni;

4. 4. 4. ——————— externi.

5. 5. 5. 5. 5. Sinus venosi dorsales interni;

6. 6. 6. 6 6. ——————— externi.

7. 7. 7. 7. 7. Trunci praecipui venosi lumbares.

8 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Trunci praecipui venosi intercostales, quos adeunt

9. 9. 9. Sinus venosi cervicales interni, eorumque decursus.

NERVI

1. Truncus praecipuus quinti nervi cervicalis dexteri, excisi.

2. Truncus praecipuus sexti; et

3. ——————— septimi nervi cervicalis dexteri, excisi.

4. 4. 4. Ganglia inde enascentia, dura menynge obducta.

5. Truncus praecipuus primi nervi dorsalis dexteri.

6. Truncus praecipuus secundi nervi dorsalis dexteri.

7. Truncus praecipuus tertii nervi dorsalis dexteri.

8. Truncus praecipuus quarti nervi dorsalis dexteri.

9. Truncus praecipuus quinti nervi dorsalis dexteri.

10. Truncus praecipuus sexti nervi dorsalis dexteri.

11. Truncus praecipuus septimi nervi dorsalis dexteri.

12. Truncus praecipuus octavi nervi dorsalis dexteri.

13. Truncus praecipuus noni nervi dorsalis dexteri.

14. Truncus praecipuus decimi nervis dorsalis dexteri.

15. Truncus praecipuus undecimi nervi dorsalis dexteri.

16. Truncus praecipuus duodecimi nervi dorsalis dexteri.

17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. Ganglia eorumdem, atque cum nervo majore intercostali anastomosis.

18. Truncus praecipuus primi nervi lumbaris dexteri.

19. Truncus praecipuus secundi nervi lumbaris dexteri.

20. Truncus praecipuus tertii nervi lumbaris dexteri.

21. Truncus praecipuus quarti nervi lumbaris dexteri.

22. Truncus praecipuus quinti nervi lumbaris dexteri.

23. 23. 23. 23. 23. Ganglia inde enascentia, dura meninge obducta.

24. Truncus praecipuus primi nervi sacri, ad dexteram.

25. Truncus praecipuus secundi nervi sacri, ad dexteram.

26. Truncus praecipuus tertii nervi sacri ad dexteram.
27. Truncus praecipuus quarti nervi sacri ad dexteram.
28. Truncus praecipuus quinti nervi sacri ad dexteram.
29. Truncus praecipuus sexti nervi sacri ad dexteram.
30. 30. 30. 30. Ganglia a primis quatuor eorumdem enascentia, dura meninge obducta.
31. 31. 31. Truncus praecipuus nervi intercostalis excisi, ejusque decursus.
32. 32. 32. 32. 32. 32. Trunci et rami anastomotici ejusdem cum nervis dorsalibus.

FIGURA II.

Sinus venosi vertebrales interni secus arcus priorum quatuor vertebrarum colli; nec non earumdem ligamenta lutea.

a. a. a. a. Primae quatuor vertebrae cervicales, exsectis corporibus.
b. b. b. b. Ligamenta lutea earumdem.
c. c. c. c. Sinus venosi vertebrales interni, eorumque decursus.

FIGURA III.

Postica et dextera capitis et colli interna pars; et hinc musculi nervi et vasa sanguinea.

OSSA

A. A. Portio ossis occipitalis;
B. B. ——— primae vertebrae cervicalis.
C. Portio secundae vertebrae cervicalis.
D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. Aliae quinque vertebrae cervicales, earumque apophyses transversae, atque processus obliqui.
E. E. E. Nonnulla corpora et processus spinosi vertebrales dorsales.
F. F. F. Tres primae costae.

MUSCULI

G. Portio musculi stylo-hyoidei;
H. ——————— biventris maxillae inferioris.
I. Portio musculi recti lateralis capitis;
K. ——————— obliqui superioris ejusdem.
L. Portio musculi recti postici minoris ejusdem.
M. Portio musculi recti postici majoris;
N. ——————— obliqui inferioris capitis.
O. O. O. O. O. Musculi intertransversales antici colli.
P. P. P. P. P. P. Musculi intertransversales postici.
Q. Q. Portio musculi multifidi in regione cervicali.
R. R. R. R. Musculi interspinosi cervicis.
S. S. Musculi interspinosi dorsi.
T. T. T. Portio musculi spinalis cervicis.
U. U. Musculi intercostales externi.

ARTERIAE

a a. Truncus praecipuus arteriae carotidis primitivae.
b. Truncus praecipuus arteriae occipitalis.
c. c. c. Trunci et rami inde enascentes, eorumque decursus.
d. d. d. d. Truncus praecipuus arteriae vertebralis, ejusque decursus in ductus intertransversales vertebrales.
e. e. Truncus et rami ejusdem per musculos profundos cervicis, eorumque decursus.
f. Truncus praecipuus arteriae cervicalis posticae profundae.
g. g. g. g. Trunci et rami ascendentes cervicales.
h. h. Trunci et rami descendentes cervivales inde enascentes.
i. Truncus praecipuus arteriae cervicalis transversae, excisae.

VENAE

1. 1. Venae occipitales, earumque decursus.
2. 2. Truncus praecipuus venae jugularis internae, ejusque decursus.
3. 3. 3. Venae cervicales posticae profundae, earumque decursus.
4. Venae cervicales transversales excisae.

NERVI

1. Truncus praecipuus nervi accessorii Willisii, ejusque decursus.
2. Truncus praecipuus nervi subterocci-pitalis.
3. 4. 5. Trunci et rami ejusdem per musculos capitis, excisi.
6. Truncus praecipuus primi nervi cervicalis, ejusque divisio.
7. Truncus praecipuus nervi occipitalis majoris seu postici ejusdem.
8. 9. Trunci et rami postici musculares ejusdem.
10. Truncus praecipuus anticus ejusdem, atque decursus et anastomoses cum secundo cervicali, ad productionem plexus cervicalis superficialis.
11. Truncus praecipuus nervi occipitalis minoris, seu postici secundi cervicalis, excisi.
12. Truncus praecipuus anticus ejusdem, ipsiusque divisio.
13. Truncus et rami anastomotici cum tertio cervicali, ejusque decursus.
14. Truncus et rami ejusdem ad plexum cervicalem.
15. Truncus et rami postici musculares tertii nervi cervicalis.
16. Truncus praecipuus anticus ejusdem;
17. ——— et rami anastomotici cum quarto cervicali, eorumque decursus.
18. Truncus et rami ad plexum cervicalem;
19. ——— postici quarti nervi cervicalis, eorumque decursus per musculum spinalem cervicis.
20. Truncus praecipuus anticus ejusdem;
21. ——— et rami supraclaviculares excisi.
22. Truncus et rami anastomotici cum quinto cervicali, ad plexum brachialem.
23. Truncus et rami postici quinti nervi cervicalis per musculum multifidum et spinalem cervicis, eorumque decursus.
24. Truncus praecipuus anticus ejusdem, ad plexum brachialem.
25. Truncus praecipuus sexti nervi cervicalis.
26. Truncus praecipuus septimi nervi cervicalis.
27. Truncus praecipuus primi nervi dorsalis; et hinc
28. 29. 30. Plexus brachialis.

FIGURA IV.

Cranium ad verticem sectum a fronte ad occiput; duplex cerebri substantia; olfactus organum; sinus et antra ejusdem, Schneideriana membrana obducta.

A. A. A. A. A. Portio ossium cranii.
B. B. Portio sphoenoidis;
C. C. ——— maxillarum superiorum.
D. D. Dentes maxillae superioris.
E. E. Cartilagines nasales.
F. F. Sinus frontales;
G. G. ——— sphoenoidales.
H. Sinus ethmoidalis ad laevam.
I. I. Portio durae meningis.
K. K. K. K. K. K. Portio faciei internae utriusque hemisphaerii cerebralis.
L. L. Portio faciei internae utriusque corporis striati.
M. M. Portio faciei internae utriusque thalami optici.
N. N. N. N. N. N. Portio faciei internae utriusque lobi cerebelli.
O. O. Portio faciei internae medullaris ejusdem.
P. P. Portio faciei internae pontis Varolii.
Q. Q. Portio faciei internae medullae oblongatae et spinalis.
R. R. Portio glandulae pituitariae.
S. Meatus olfactorius superior;
T. ——— medius;
U. ——— inferior.
V. V. V. V. Facies interna membranae pituitariae naricis dexterae.
W. W. Tubae Eustachii.
X. X. Uvula recte exsecta.
Y. Y. Y. Facies antica veli penduli palatini.
Z. Z. Portio palati.

a. a. Portio utriusque tonsillae;
b. b. —— faciei internae labii superioris;
c. —— epiglottidis.
d. d. d. Facies dorsalis linguae.
e. e. Papillae fungiformes et conicae ejusdem.

NERVI

1. 2. 3. 4. 5. Trunci et rami primi paris, seu olfactorii lateris dexteri, eorumque decursus.
6. Truncus praecipuus nervi naso-palatini, a secunda propagine quinti paris ad dexteram, ejusque secus membranam pituitariam decursus.
7. Truncus dentarius, ejusque decursus;
8. ——— praecipuus palatinus anticus, excisus.

FIGURA V.

Leva cranii pars una cum interna facie ejusdem, naris, oris, et faucium.

A. A. A. Portio ossium cranii.
B. B. Portio utriusque naricis.
C. Portio sphoenoidis;
D. —— ossium palati et maxillae superioris.
E. Portio maxillae inferioris.
F. F. F. Tres primae vertebrae cervicales, earumque corpora atque processus spinosi.
G. Sinus frontalis;
H. —— sphoenoidalis.
I. I. Portio durae meningis.
K. K. K. Sinus longitudinalis major seu superior.
L. Sinus rectus seu torcular Herophili;
M. —— lateralis dexter reseratus.
N. Glandulae Pacchionii, secus sinum longitudinalem superiorem.
O. O. O. Facies interna hemisphaeri cerebralis sinistri, pia meninge obducti una cum vasis sanguineis.
P. P. Dimidium corporis callosi.
Q. Q. Q. Dimidium lobi sinistri cerebelli.
R. Portio medullaris seu arborea ejusdem.
S. Glandula pinealis.
T. Dimidium pontis Varolii; et hinc
U. Portio medullae oblongatae atque spinalis.
V. Portio glandulae pituitariae.
W. W. Facies interna naricis.
X. Sinus sphoenoidalis.
Y. Meatus olfactorius superior;
Z. ———————— inferior.
a. a. a. Portio faciei internae palati.
b. Portio veli penduli palatini, ejusque cryptae muciferae.
c. Portio uvulae cum vasis sanguineis.
d. Tonsillae.
e. Tubae Eustachianae orificium.
f. f. Portio laryngis.
g. Portio interna genae.

ARTERIAE

h. Truncus praecipuus arteriae callosae dexterae, excisae.
i. Truncus praecipuus arteriae callosae sinistrae.
k. Truncus anastomoticus earumdem.
l. l. l. l. Truncus et rami callosi sinistri; et hinc
m. m. m. m. Truncus et rami hemisphaerici cerebrales interni sinistri, eorumque decursus.
n. Truncus praecipuus arteriae vertebralis sinistrae.
o. Truncus praecipuus arteriae vertebralis dexterae, excisae.
p. Truncus praecipuus arteriae basilaris;
q. ——— et rami medullares, eorumque decursus.

VENAE

1. 1. 1. 1. 1. Trunci praecipui venosi faciei internae hemisphaerii cerebralis sinistri, eorumque decursus.
2. 2. 2. 2. 2. Trunci praecipui venosi faciei internae et superioris hemisphaerii cerebralis dexteri, excisi.

FIGURA VI.

Penitiorem perinaei partem, tegumentis et adipe exutam: musculos, vasa sanguinea, et nervos, ostendit figura haec.

OSSA ET LIGAMENTA

A. A. A. Portio inferior faciei externae ossis sacri.
B. Portio faciei externae ossis coccygis.
C. C Portio utriusque tuberositatis ischiaticae.
D. D. Apophyses trocanthericae majores femorales.
E. E. Portio ossium femoris excisi.
F. F. Ligamenta sacro-ischiatica minora.
G. Podex.
H. Portio ductus urethrae excisi.
I. I. Corpora cavernosa penis excisa.

MUSCULI

K. K. K. Portio musculi glutei majoris, ad dexteram sublevati.
L. L. L. Portio musculi glutei medii, ad laevam.
M. M. M. Portio musculi glutei minoris, ad dexteram.
N. Portio musculi obturatoris interni, ad dexteram.
O. O. Musculi quadrati femoris.
P. P. Portio musculi vasti externi, ad laevam.
Q. Q. Q. Q. Q. Q. Musculi semimembranosi.
R. R. Portio musculi bicipitis femoralis, ad dexteram.
S. S. Portio musculi sphynteris externi.
T. T. T. T. Portio musculi elevatoris ani.
U. U. Musculi bulbo-cavernosi;
V. V. ——— erectores penis.

ARTERIAE

a. Truncus praecipuus arteriae gluteae, seu iliacae.
b. b. b. Trunci et rami glutei superiores seu ascendentes.
c. c. c. Trunci et rami glutei medii seu transversi.
d. d. Trunci et rami glutei inferiores seu descendentes, eorumque decursus.
e. Truncus praecipuus arteriae ischiaticae.
f. Truncus et rami sacro-coccygei.
g. g. g. Trunci et rami glutei inferiores.
h. Truncus et rami trocantherici; et hinc
i. ——————— ischiatici, eorumque decursus.
k. Truncus praecipuus arteriae pudendae communis.
l. Truncus et rami haemorrhoidales postici.
m. Truncus et rami haemorrhoidales antici.
n. Truncus et rami pudendi cavernosi seu profundi.
o. Truncus et rami pudendi dorsales seu superficiales.

EAEDEM AD DEXTERAM

p. Truncus praecipuus arteriae gluteae seu ilicae posticae.
q. q. Trunci et rami glutei ascendentes seu superiores.
r. r. Trunci et rami glutei transversales seu medii.
s. s. Trunci et rami glutei descendentes seu inferiores.
t. Truncus praecipuus arteriae ischiaticae.
u. Truncus et rami sacro-coccygei; et hinc
v. v. Trunci et rami glutei inferiores.
w. Continuatio trunci praecipui ejusdem ischiaticae.
x. x. Trunci et rami ischiatici; et hinc
y. y. ——————— glutei et trocantherici, eorumque decursus.
z. Truncus praecipuus arteriae pudendae communis.
**a.* Truncus et rami haemorrhoidales postici.
**b.* Truncus et rami haemorrhoidales medii.
**c.* Truncus et rami haemorrhoidales antici.
**d.* Truncus et rami pudendi cavernosi, seu profundi.
**e.* Truncus et rami pudendi dorsales, seu superficiales.

VENAE

1. 1. 1. 1. Trunci et rami laterales penis.
2. 2. Trunci et rami pudendi cavernosi.

3\. 3. 3. 3. Trunci et rami pudendi haemorrhoidales.

4\. 4. Venae pudendae.

5\. 5. 5. Venae ischiaticae.

6\. 6. Venae gluteae seu iliacae posticae, earumque decursus.

NERVI

NERVUS SACRO-ISCHIATICUS ET PUDENDUS AD LAEVAM

1\. Plexus sacro-ischiaticus.

2\. Truncus praecipuus nervi pudendi haemorrhoidalis.

3\. Truncus et rami haemorrhoidales postici.

4\. Truncus et rami haemorrhoidales antici, eorumque decursus.

5\. 6. Trunci et rami pudendi superficiales inferiores.

7\. Truncus praecipuus nervi glutei superioris.

8\. Truncus praecipuus nervi glutei inferioris, a plexu ischiatico.

9\. Truncus praecipuus nervi cutanei femoralis postici.

10\. Truncus et rami per musculum vastum externum, ejusque decursus.

11\. Continuatio trunci praecipui nervi majoris ischiatici, excisi.

IIDEM AD DEXTERAM

12\. 13. Trunci et rami sacro-coccygei postici, eorumque decursus.

14\. Truncus praecipuus nervi majoris ischiatici.

15\. Truncus et rami praecipui nervi glutei superioris.

16\. Truncus et rami praecipui nervi glutei medii.

17\. 18. Truncus et rami praecipui nervi glutei inferioris inde enascentis, eorumque decursus.

19\. Truncus et rami per musculum semimembranosum.

20\. Truncus praecipuus nervi pudendi communis.

21\. Truncus et rami haemorrhoidales postici.

22\. Truncus et rami haemorrhoidales antici.

23\. Truncus et rami pudendi inferiores, qui ad bulbum urethrae.

24\. Truncus praecipuus nervi pudendi superioris seu dorsalis; et hinc

25\. Truncus et rami haemorrhoidales medii, eorumque decursus.

26\. 27. Trunci et rami pudendi laterales penis, excisi.

28\. Trunci et rami pudendi dorsales ejusdem, eorumque decursus.

FIGURA VII.

Dexterum perinaei latus: hinc arteriaca et venosa vasa, eaque praesertim, quae ad superficialem partem pertinent; nervi haemorrhoidales, nec non nervi pudendi communes.

MUSCULI

A. A. A. Portio glutei majoris.

B. B. Portio musculi elevatoris ani;

C. C. ——————— sphynteris interni ani.

D. D. Portio musculi bulbo-cavernosi;

E. E. ——————— erectoris penis.

ARTERIAE

a. a. Parvi trunci et rami sacro-coccygei.

b. Parvi trunci et rami haemorrhoidales postici.

c. Parvi trunci et rami haemorrhoidales medii.

d. Parvi trunci et rami haemorrhoidales antici.

e. Parvi trunci et rami perinaeales transversi.

f. Parvi trunci et rami bulbo-cavernosi.

VENAE

1\. Parvi trunci venosi bulbo-urethrales;

2\. ——————————— perinaeales transversi.

3\. Parvi trunci venosi haemorrhoidales antici.

4\. Parvi trunci venosi haemorrhoidales medii.

5. Parvi trunci venosi haemorrhoidales postici.
6. 6. Parvi trunci venosi sacro-coccygei.

NERVI

1. Truncus et rami haemorrhoidales postici.
2. Truncus et rami haemorrhoidales medii.
3. Truncus et rami haemorrhoidales antici, eorumque decursus.
4. Truncus praecipuus nervi pudendi;
5. ——— et rami per musculum bulbocavernosum et elevatorem ani, eorumque decursus.
6. Truncus praecipuus nervi pudendi dorsalis, seu superioris penis, ejusque decursus.
7. Truncus praecipuus nervi pudendi inferioris ejusdem.
8. 9. 10. Trunci et rami pudendi laterales, eorumque decursus.

FIGURA VIII.

Eamdem sed profundiorem perinaei partem exhibet haec figura.

A. Anus.
B. Portio ductus urethrae.
C. C. Corpora cavernosa penis, excisa.

MUSCULI

D. D. Portio musculi glutei majoris.
E. E. E. Portio musculi elevatoris.
F. F. Portio musculi sphynteris externi;
G. G. ——————— interni;
H. H. ——————— obturatoris interni;
I. I. I. ——————— erectoris.
K. K. K. K. K. Portio musculi bulbocavernosi penis.

ARTERIAE

a. Truncus praecipuus arteriae pudendae communis.
b. Truncus et rami haemorrhoidales postici.
c. Truncus et rami haemorrhoidales medii.
d. Truncus et rami haemorrhoidales antici inde enascentes, eorumque decursus.
e. Truncus et rami, nervos pudendos comitantes.
f. Truncus et rami pudendi inferiores;
g. ——————— perineales transversi.
h. Truncus praecipuus arteriae pudendae profundae.
i. Trunci et rami pudendi laterales, eorumque decursus.

VENAE

1. Plexus venosus perinaealis transversus, excisus.
2. Plexus venosus dorsalis penis.
3. 4. Venae pudendae ac haemorrhoidales, earumque decursus una cum arteriis.

NERVI

1. Truncus praecipuus nervi pudendi haemorrhoidalis.
2. Truncus et rami haemorrhoidales postici.
3. Truncus et rami haemorrhoidales medii.
4. Truncus et rami haemorrhoidales antici, eorumque decursus.
5. Truncus praecipuus nervi pudendi superficialis.
6. 7. 8. 9. Truncus et rami pudendi superficiales, excisi.
10. Truncus praecipuus nervi pudendi lateralis.
11. 12. Trunci et rami pudendi laterales, eorumque decursus.
13. Truncus praecipuus nervi pudendi profundi, ejusque decursus.

FIGURA IX.

Exhibet internam, profundioremque partem plantae pedis sinistri.

OSSA

Γ. Γ. Γ. Portio tibiae, ejusque malleolus internus.
Δ. Δ. Δ. Portio calcanei.
Θ. Portio navicularis.
Ξ. ——— metatarsi digiti majoris.

Π. Π. Π. Portio ossis tertii, quarti, et quinti metatarsi.

Λ. Portio phalangis primi;

Ζ. ——————— secundi digiti majoris.

Φ. Portio secundi digiti;

Σ. ——— tertii;

Ψ. ——— quarti; et

Ω. ——— quinti.

LIGAMENTA

A. Portio ligamenti plantaris, inter cuboidem atque calcaneum.

B. Portio ligamenti inter cuboidem et quintum metatarsum.

C. Portio ligamenti inter naviculare, et metatarsum digiti majoris.

D. Portio ligamenti inter primum cuneiforme, et secundum metatarsum.

E. Portio ligamenti inter tertium cuneiforme, et secundum metatarsum.

F. Portio ligamenti lateralis interni digiti majoris.

G. G. G. G. Ligamenta vaginalia digitalia.

H. Portio ligamenti cruciati digitalis.

I. I. Ligamenta vaginalia reserata quarti et quinti digiti.

MUSCULI

K. K. Portio inferior tendinis musculi tibialis postici in os naviculare se inserens.

L. L. L. Fascia ligamento-tendinea ejusdem.

M. Portio inferior tendinis musculi tibialis antici.

N. Tendo musculi peronei longi.

O. Fascia ligamento-tendinea ejusdem.

P. P. Continuatio tendinis praecipui ejusdem.

Q. Q. Q. Q. Q. Portio inferior tendinum flexorum communium digitorum, eorumque decursus.

R. R. Portio musculi abductoris digiti majoris.

S. S. Portio musculi flexoris brevis digiti minoris.

T. Portio musculi interossei primi;

U. ——————————— secundi.

V. Portio musculi interossei tertii interni, seu plantaris.

W. Portio musculi interossei primi;

X. ——————————— secundi;

Y. ——————————— tertii; et

Z. ——————————— quarti externi.

ARTERIAE

a. a. Truncus praecipuus arteriae tibialis posticae, ejusque divisio.

b. b. Truncus praecipuus arteriae plantaris internae excisae; et hinc

c. c. c. Trunci et rami plantares interni profundi, eorumque decursus.

d. d. d. Truncus praecipuus arteriae plantaris externae, ejusque decursus; et hinc

e. Trunci et rami calcanei interni, eorumque decursus.

f. f. f. Trunci et ramusculi plantares profundi, eorumque decursus.

g. Truncus et rami metatarsei plantares digitales, ad quintum digitum, eorumque decursus.

h. Truncus et rami metatarsei digitales, ad quartum.

i. Truncus et rami metatarsei digitales, ad tertium.

k. Truncus praecipuus arteriae perforantis tibialis anticae, inter primum et secundum metatarsum, ejusque divisio.

l. Truncus et rami anastomotici transversales.

m. Truncus et rami metatarsei digitales, ad secundum et tertium digitum, excisi.

n. Truncus et rami metatarsei digitales per digitum majorem, eorumque decursus.

VENAE

1. 1. 1. Trunci et rami venosi digitales metatarsei.

2. Trunci et rami venosi anastomotici plantares transversales.

3. 3. 3. Trunci et rami venosi digitales metatarsei.

4. 4. Venae plantares externae profundae.
5. Venae plantares internae profundae; et hinc
6. 6. Venae tibiales posticae.

NERVI

1. Truncus praecipuus nervi tibialis postici.
2. Truncus calcaneus superficialis excisus; et hinc
3. Truncus et rami calcanei profundi, eorumque decursus.
4. Truncus praecipuus nervi plantaris superficialis.
5. Truncus praecipuus nervi plantaris profundi, ejusque decursus atque divisio.
6. 7. Trunci et rami per musculos interosseos internum et externum quarti spatii, eorumque decursus.
8. 9. Trunci et rami per musculos interosseos internum et externum tertii spatii, eorumque decursus.
10. 11. Trunci et rami per musculos interosseos internum et externum secundi spatii, eorumque decursus.
12. 13. Trunci et rami per musculum adductorem digiti majoris, excisi.

VISCERA

TABULA XV.

FIGURA I.

Capitis a vertice secti partem sinistram exhibet figura haec, nec non partem superiorem columnae vertebralis reseratae.

OSSA

I. I. I. Pars superior cranii, ad verticem secti.

II. Portio sinus frontalis reserati, et membrana pituitaria obducti.

III. Apophysis cristagalli.

IV. Pars antica naris osseae et cartilagineae.

V. Pars septi ossei postici ejusdem, ad basim ossis vomeris pertinentis.

VI. Pars sinus sphenoidalis reserati, et membrana pituitaria obducti.

VII. Pars apophysis basilaris ossis occipitalis.

VIII. VIII. VIII. Tres primae vertebrae cervicales sectae.

IX. IX. IX. Earumdem processus spinosi.

X. Portio ossis maxillaris superioris, quae convenit ad efformandum palatum osseum, et dentis incisivi superioris.

XI. Portio ossis maxillaris inferioris, et dentis incisivi.

ORGANA ET GLANDULAE

A. A. Falx major durae meningis, ab antica ad posticam partem procedens.

B. B. Pars durae meningis.

C. Corpuscula glandularia, seu glandulae Pacchionii in interiori parte sinus longitudinalis majoris reserati.

D. D. Portio hemisphaerii cerebralis sinistri.

E. Glándula pinealis.

F. Portio pontis Varolii;

G. —— cerebelli;

H. —— medullae oblongatae;

I. ———— spinalis;

K. —— glandulae pituitariae.

L. Septum medium naris, membrana pituitaria obductum, hujusque sanguinea vasa.

M. Portio palatina antica oris.

N. Linguae portio.

O. Pars veli penduli palatini uvulae, et cryptae mucosae glandulares.

P. Tonsilla sinistra.

Q. Portio cavae posticae oris, et principium pharyngis.

R. Tubae Eustachianae orificium.

S. Pars superior epiglottidis.

MUSCULI

T. Portio interna musculi genio-glossi;

U. ———— genio-hyoidei.

ARTERIAE

ARTERIA VERTEBRALIS SINISTRA

a. Truncus praecipuus in cranii cavo.

b. c. Rami vertebrales excisi, qui ad superficiem cerebelli.

d. Ramus basilaris excisus, e quo circulus Willisii.

e f. Rami basilares excisi, qui ad pontem Varolii.

g. Continuatio trunci praecipui basilaris prope sellam turcicam, excisi.

ARTERIA CAROTIS INTERNA SINISTRA

h. Truncus praecipuus, qui in cranium;

i. ——————— ophthalmicus ad eamdem pertinens, ac decursus.

k. Truncus praecipuus callosus; hinc

l. m. Rami callosi, eorumque propagines per hemisphoerium sinistrum cerebri.

VENAE

VENAE ET SINUS CEREBRALES

1. 1. Sinus longitudinalis superior, seu major reseratus.

2. 2. 2. Sectiones venarum hemisphoerii cerebralis sinistri, in sinum supradictum convenientes.

3. Truncus praecipus venae callosae sinistrae, ejusque decursus.

4. Truncus praecipuus venae callosae dexterae, excisus.

5. Sinus rectus, quem adeunt supradictae venae, ejusque decursus.

6. Sinus transversalis dexteri reseratus.

NERVI

NERVUS OLFACTORIUS

1. Ramusculi ejusdem per superiorem partem septi medii naris, eorumque decursus.

NERVUS NASO-PALATINUS E SECUNDA PROPAGINE QUINTI PARIS

2. Ejus egressus secus septum medium naris, ac distributio ad dentem incisivum.

FIGURA II.

Latus dexterum capitis a vertice secti.

OSSA

I. I. I. Portio cava cranii.

II. Portio fornicis superioris naris, et ossis nasalis.

III. Portio apophysis basilaris ossis occipitalis.

IV. Portio ossis maxillaris superioris, una cum dentibus.

V. Portio faciei internae mandibulae inferioris, ejusque dentes.

VI. VI. VI. Tres primae vertebrae cervicales, earumque apophyses spinosae.

GLANDULAE, CAVA, ET MEMBRANAE

A. Dimidium palati epitelio obducti;

B. ——— veli penduli palatini, uvulae, ejusque cryptae glandulares mucosae.

C. Tonsilla dextera.

D. Dimidium pharyngis, et initium oesophagi.

E. Orificium tubae Eustachianae.

F. Anfractus laterales nasi, a turbinatibus superioribus et inferioribus efformati, membrana pituitaria, nec non rete vasculari et cryptis mucosis obducti.

G. Sinus sphenoidalis; et

H. —— frontalis, uterque reseratus, ac membrana Schneideriana obductus.

I. Dimidium glandulae pituitariae.

K. K. K. Processus falciformis durae meningis.

L. Fovea temporalis dextera, dura meninge obducta.

M. Dimidium tentorii cerebelli; et

N. Processus falciformis ejusdem; uterque ad duram meningem pertinens.

O. Cavum occipitale dexterum, dura meninge obductum.

P. P. P. Continuatio durae meningis secus specum vertebrarum.

ARTERIAE

ARTERIA VERTEBRALIS

a. Truncus praecipuus, excisus ad cranii cavum.

ARTERIA MENINGEA, SEU SPINOSA

b. Truncus praecipuus in cavo temporali; unde

c. Truncus et rami meningei antici;

d. ——————— medii, et utrorumque propagines.

e. Truncus praecipuus arteriae meningeae posticae, excisus.

f. Truncus et rami meningei postici ad praecedentem pertinentes, eorumque decursus.

VENAE

VENAE ET SINUS CEREBRALES

1. Trunci satellites arteriae meningeae anticae.
2. Trunci satellites arteriae meningeae mediae.
3. Trunci satellites arteriae meningeae posticae.
4. 4. 4. Divisio et decursus sinus longitudinalis superioris, seu majoris.
5. 5. 5. 5. Excisiones venarum cerebralium lateris sinistri, dum eumdem sinum adeunt.
6. Orificium sinus transversalis sinistri.
7. Decursus sinus transversalis dexteri.

NERVI

NERVI CEREBRALES ET SPINALES EXCISI PROPE EORUMDEM ORIGINES

1. Portio nervi optici, seu secundi paris;
2. ———— motoris communis, seu tertii paris.
3. Portio nervi pathetici, seu quarti paris;
4. ———— trigemini, seu quinti paris;
5. ———— adductoris vel motoris externi, seu sexti paris.
6. Portio nervi auditorii, seu septimi paris, in duram et mollem partem divisi.
7. Portio nervi vagi, seu octavi paris;
8. ———— hypoglossi, seu noni paris;
9. ———— subteroccipitalis, seu decimi paris.
10. Portio nervi spinalis primi;
11. ———————— secundi.
12. 13. Portio nervi accessorii Willisii, ejusque ascensus in cranium, et conjunctio cum octavo pari.

FIGURA III.

Larynx, lingua, et partis internae mandibulae inferioris sinistrae dimidium, cum ceteris ad ipsas pertinentibus.

OSSA ET CARTILAGINES

I. Portio interna ossis jugalis, seu zygomi, et antri hygmoriani reserati.
II. Portio cavi glenoidalis ossis temporum;
III. —— colli et condyli maxillae inferioris.
IV. Portio ascendens ejusdem;
V. —— alia, una cum dentibus.
VI. Epiglottis, ejusque glandulae mucosae.
VII. VII. Cornua, seu processus majores cartilaginis thyroideae.
VIII. Portio superior cartilaginis arytaenoideae.
IX. Portio cartilaginis cricoidis.

ORGANA ET GLANDULAE

A. Pars oris, internae epitelio obductae.
B. Ductus Stenonianus reseratus, ejusque finis.
C. Glandula sublingualis;
D. —— submaxillaris.
E. Dorsum linguae e sede remotae.
F. Papillae fungiformes ad linguae basin.
G. G. Tonsillae.
H. Larynx, seu vocis organum.
I. Pars superior et postica tracheae, ejusque cryptae mucosae.

MUSCULI

K. Musculus temporalis, seu crotaphites.
L. Portio antica musculi masseteris;
M. ———————— pterigoidei interni.
N. Portio antica musculi mylo-hyoidei;
O. ———————— stylo-hyoidei;
P. ———— utriusque arytaenoidei obliqui.
Q. Q. Portio antica utriusque arytaenoidei postici.

ARTERIAE

ARTERIAE THYROIDEAE INFERIORES

a. a. Rami laryngei postici inferiores, eorumque decursus.

ARTERIA CAROTIS

b. Truncus praecipuus carotidis primitivae, ejusque divisio.
c. Truncus praecipuus carotidis internae, excisus.
d. Truncus praecipuus carotidis externae.

e. Truncus praecipuus lingualis, excisus;

f. ———————— facialis, ejusque decursus.

g. Truncus et rami faciales, qui ad glandulam submaxillarem, excisi.

h. Continuatio trunci praecipui arteriae facialis, ad angulum maxillae.

i. Truncus et rami, qui ad musculos pterigoideum internum et mylo-hyoideum.

k. Truncus et rami submentales ejusdem arteriae facialis, qui ad glandulam sublingualem, ad linguam, et ad marginem internum alveolarem.

l. Rursus truncus praecipuus carotidis externae, ejusque decursus.

m. Portio arteriae alveolaris inferioris, ejusque ingressus, una cum nervo cognomine, in foramen maxillare.

n. Portio arteriae maxillaris internae: unde

o. Portio arteriae meningeae, seu spinosae.

p. Truncus praecipuus arteriae temporalis profundae; hinc

q. Truncus et rami temporales antici;

r. ———————————— medii;

s. ———————————— postici, eorumque propagines per internam faciem musculi temporalis.

VENAE

1. 2. 3. Trunci venosi temporales profundi.

4. 5. 6. Plexus venosus temporo-pterigoideus profundus hinc enascens, quique hunc ingrediuntur trunci faciales, excisi.

7. Truncus praecipuus venae maxillaris seu alveolaris inferioris, e foramine maxillae egredientis, et in plexum supradictum conveniens.

8. Truncus praecipuus venae jugularis externae, ad quam supradictae venae, ejusque pone musculum pterigoideum internum descensus.

9. Rursus eadem vena jugularis secus angulum maxillae, excisa

10. Portio venae profundae oris secus ductum Stenonianum decurrentis.

11. Vena lingualis, seu ranina;

12. ——— thyroidea inferior;

13. ——— laryngea et trachealis.

14. Truncus praecipuus thyroideus inferior hinc enascens, excisus.

NERVI

NERVUS MAXILLARIS INFERIOR, E TERTIA PROPAGINE QUINTI PARIS

1. Truncus praecipuus excisus prope condilum maxillae, ejusque divisio.

2. Ramus, qui ad musculum mylo-hyoideum, ejusque decursus.

3. Ramus, qui ad musculum pterigoideum internum, ejusque distributio.

4. Continuatio trunci praecipui maxillaris, ejusque ingressus in foramen maxillae, una cum vasis sanguineis.

NERVUS LINGUALIS, SEU GUSTATORIUS EJUSDEM QUINTI PARIS

5. Truncus praecipuus excisus;

6. ——— et rami, qui ad musculum mylo-hyoideum, eorumque distributio.

7. Continuatio trunci praecipui nervi gustatorii, ejusque multiplices surculi.

8. Truncus et rami, qui ad apicem linguae.

9. Truncus et rami, qui ad partem mediam ejusdem.

10. Truncus et rami, qui ad linguae basim.

NERVUS LINGUALIS NONI PARIS, SEU HYPOGLOSSUS

11. Truncus praecipuus ejusdem excisus, et e sede remotus.

12. Truncus et rami qui ad musculos genio-hyoideum et genio-glossum.

13. Truncus et rami qui ad musculos hyoglossum et lingualem.

FIGURA IV.

Exhibet anticam faciem laryngis.

A. Facies antica cartilaginis epiglottidis;

B. ———— thyroidis, seu cartilaginis scutiformis.

C. C. Processus superiores, seu majores.

D. D. Ejusdem inferiores, seu minores.
E. E. Ligamenta capsularia, seu cryco-thyroidea lateralia.
F. Ligamentum cryco-thyroideum medium.
G. Facies antica cartilaginis crycoidis.
H. Anuli cartilaginei, asperam arteriam efformantes.
I. Facies antica membranae fibro-ligamentosae inter eosdem anulos.

FIGURA V.

Ejusdem organi facies postica.

A. Epiglottidis, propria membrana obductae, postica facies.
B B. Ligamenta membranacea arythaeno-epiglottica.
C. C. Facies interna, seu postica thyroidis.
D. D. Processus superiores ejusdem;
E. E. ——— inferiores.
F. F. Cartilagines arythaenoideae.
G. Crycoidis facies postica.
H. H. Ligamenta capsularia seu cryco-thyroidea lateralia, quae crycoidem cum processibus inferioribus thyroidis conjungunt.
I. I. Portio anulorum, a quibus aspera-arteria.
K. Pars membranacea, quae supradictos anulos complet, seu pars postica ejusdem asperae arteriae suis cum cryptis mucoso-glandulosis.
L. Musculus arythaenoideus transversus.

FIGURA VI.

Pars dextera ejusdem organi una cum osse hyoide.

A. Corpus, seu pars media-ossis hyoidis.
B. B. Processus minores ejusdem;
C. C. ——— majores.
D. D. Ossicula ovularia, inter processus majores ossis hyoidis, et superiores cartilaginis thyroideae.
E. E. Ligamenta hyothyroidea, seu rotunda, quae hyoideum thyroideo conjungunt.
F. Ligamentum membranaceum hyothyroideum laterale.
G. Portio cartilaginis epiglottidis, ejusque glandulae mucosae.
H. Ligamentum membranaceum hyothyroideum medium, seu anticum.
I. Pars dextera cartilaginis thyroidis.
K. Processus superior, seu major ejusdem;
L. ——— inferior, seu minor.
M. Parva portio cartilaginis crycoidis.
N. N. Musculi cryco-thyroidei, ad dexteram conspicui.
O. Anuli cartilaginei tracheae.
P. Membrana fibro-ligamentosa, eosdem anulos congiungens.
Q. Q. Parvi trunci arteriaci laryngei et tracheales, eorumque decursus.

FIGURA VII.

Idem organum ad laevam, a crycoide resectum, ut ea quae sequuntur adpareant.

A. Facies dorsalis cartilaginis epiglottidis, et parvae glandulae mucosae ad basin ejusdem.
B. Pars superior cartilaginis arytaenoideae sinistrae.
C. Facies interna thyroidis, vasis arteriacis irretita.
D. Processus superior, seu major ejusdem;
E. ——— inferior, seu minor, quo cum crycoide conjungitur.
F. Parva portio cartilaginis-crycoidis, ejusque facies articularis, quae excipit processum inferiorem thyroidis.
G. Anuli cartilaginei asperae arteriae, seu tracheae.
H. Membrana fibro-ligamentosa, eosdem anulos conjungens.

MUSCULI

I. Musculus cryco-arytaenoideus posticus;
K. ——— cryco-thyroideus;
L. ——— cryco-arytaenoideus lateralis;
M. ——— tyro-arytaenoideus major;
N. ——— tyro-epiglotticus; qui omnes vasis arteriacis irretiuntur.

FIGURA VIII.

Faciem posticam laryngis exhibet figura haec, ut glottidis hiatus conspiciatur.

A. Facies postica epiglottidis.
B. B. Membrana mucosa interna laryngis semota.
C. Glottidis hiatus.
D. D. Reliquiae cartilaginis thyroidis.
E. E. Portio utriusque processus inferioris, seu minoris ejusdem.
F. F. Pars superior utriusque cartilaginis arytaenoidis.
G. Pars superior utriusque cartilaginis crycoidis.
H. Portio membranae, quae anulos tracheae complet.
I. I. Musculi cryco-arytaenoidei postici;
K. —— arytaenoidei transversi.
L. L. Parva portio utriusque musculi tiro-arytaenoidei.
m. m. m. m. Parvi trunci arteriaci laryngei, eorumque partes ad propagines supradictas.

FIGURA IX.

Haec figura ostendit laryngem anterius reseratam, ut facies interna ejusdem appareat.

A. Epiglottis.
B. Thyroidis, seu scutiformis cartilago, reserata.
C. Cartilagines arytaenoideae.
D. D. Ventriculi Galeni, seu sinus laryngei.
E. Membrana mucosa, internam faciem laryngis obducens.
F. Membrana, posticam tracheae partem efformans.
G. G. Facies interna membranae fibro-ligamentosae cum suis anulis cartilagineis.

FIGURA X.

Pars superior cruris atque inferior pelvis, ut ea quae sequuntur appareant.

OSSA

I. Tuberositas ischiatica major.
II. Processus ascendens ischii, ejusque conjunctio cum descendente pubis.
III. III. Os femoris, sectum circa tertiam inferiorem partem ejusdem.
IV. Apophysis trocanterica major ejusdem.
V. Apophysis trocanterica minor.

MUSCULI

A. Pars inferior musculi gemelli.

MUSCULUS OBTURATOR EXTERNUS

B. B. Origo ejusdem ab ischio et pube.
C. Tendo hinc enascens, qui in trocanterem majorem se inserit.

MUSCULUS ABDUCTOR BREVIS

D. Ejusdem origo ab osse pubis.
E E. Tendo, ejusque in femur insertio.

MUSCULUS PECTINEUS

F. Ejusdem portio prope insertionem femoralem.

MUSCULUS GLUTEUS MAJOR

G G. Ejusdem portiuncula prope insertionem femoralem.

MUSCULUS ABDUCTOR LONGUS

H. Ejusdem origo ab osse pubis.
I. I. Insertio in lineam asperam femoris.

MUSCULUS VASTUS EXTERNUS

K. Ejusdem superior portio.

MUSCULUS VASTUS INTERNUS

L. Portio superior ejusdem.

ARTERIAE

a. Truncus posticus internus arteriae circumflexae femoralis internae; hinc
b. c. Rami, qui ad musculum adductorem majorem, excisi.
d. e. f. Rami qui ad musculum adductorem longum, eorumque distributio.
g. Truncus posticus internus ejusdem circumflexae femoralis.
h. Truncus et rami circumflexi, qui ad musculum obturatorem externum.
i. Truncus et rami trocanterici postici superiores, et utrorumque propagines.
k. Truncus et rami circumflexi, qui ad

musculum adductorem majorem, excisi.

l. Truncus praecipuus arteriae femoralis profundae.

m. Ramus, qui ad musculum adductorem majorem, excisus; hinc

n. Ramus, qui ad musculum adductorem longum.

o. Ramus, qui ad musculu madductorem brevem, et utriusque propagines.

p. Truncus praecipuus arteriae perforantis primae, ad femoralem profundam pertinens, ejusque divisio; hinc

q. Truncus posticus internus.

r. Ramus, qui ad musculum adductorem longum.

s. t. Rami, qui ad musculos adductorem, majorem et gracilem, excisi.

u. Truncus posticus externus ejusdem perforantis primae.

v. Ramus, qui ad musculum adductorem brevem, ejusque decursus.

x. y. z. Rami, qui ad musculos semitendinosum, semimembranosum, bicipitem, et gluteum majorem, excisi.

a. Ramus trocantericus inferior, ejusque distributio.

b. Truncus praecipuus arteriae perforantis secundae.

c. Portiuncula rami ejusdem, qui ad musculos gluteum et vastum externum.

d. Ramus, qui ad musculum adductorem majorem, excisus.

e. Truncus praecipuus arteriae perforantis tertiae, ejusque propagines ad musculos gluteum et vastum externum.

f. Truncus praecipuus arteriae perforantis quartae, ejusque divisio.

g. Truncus et rami excisi ejusdem, qui ad musculos semitendinosum, membranosum et bicipitem.

h. Truncus alius ejusdem perforantis, infimae nuncupatae, ejusque bipartitio.

i. Truncus et rami, qui ad musculum vastum externum.

k. Truncus et rami, qui ad musculum adductorem longum et vastum internum, et utrorumque propagines.

l. Parva portio arteriae cruralis seu femoralis superficialis, in superiore femoris parte.

m. Ramus ejusdem arteriae, qui ad musculum pectineum.

n. Rursus truncus praecipuus cruralis ad poplitem, ejusque excisio.

VENAE

1. Parva portio trunci praecipui venae popliteae excisae, ejusque ascensus per anulum ligamentosum musculi adductoris longi.

2. Truncus ejusdem anastomoticus cum venis femoralibus profundis.

3. Truncus praecipuus venarum, quae arteriam perforantem comitantur.

4. Truncus praecipuus venarum, quae arteriam perforantem tertiam sequuntur.

5. Truncus praecipuus venarum, quae comitantur arteriam perforantem secundam.

6. Truncus major, ad quem supradictae.

7. 8. 9. Trunci praecipui secus arteriam perforantem primam.

10. Truncus praecipuus venae femoralis profundae, a supradictis perforantibus.

11. Truncus praecipuus venae gluteae dum in femoralem profundam convenit, excisus.

12. Truncus praecipuus venae circumflexae posticae, ejusque divisio secus arteriam cognominem.

13. Truncus ejusdem cum iliaca externa, intra pelvis cavum conveniens.

14. Truncus alius ejusdem circumflexae, qui femoralem profundam adit.

15. Parva portio venae saphenae majoris dum cruralem petit.

16. Truncus praecipuus venae cruralis seu femoralis superficialis priusquam abdomen ingrediatur.

VASA LYMPHATICA

A. A. A. Trunci praecipui poplitei secus vasa sanguinea ejusdem nominis.

B. B. B. Trunci proprii musculi vasti interni, et adductoris longi.

C. C. C. Trunci proprii musculi vasti externi, utrorumque decursus secus vasa sanguinea perforantia infima.

D. D. D. Trunci proprii musculi semitendinosi, membranosi et bicipitis, secus vasa sanguinea arteriae perforantis quartae.

E. E. Trunci proprii inferiores musculi glutei majoris, secus vasa perforantia tertia.

F. F. Trunci proprii inferiores musculi adductoris majoris, secus arteriam et venam perforantem secundum, eorumque anastomosis cum lymphaticis perforantibus infimis.

G. G. G. Trunci proprii musculi adductoris longi et majoris, secus vasa sanguinea interna perforantis primae.

H. H. H. H. Trunci glutei medii et trocanterici inferiores, secus vasa sanguinea postica externa perforantis primae.

I. I. Trunci lymphatici circumflexi, qui ad musculum adductorem majorem.

K. K. Trunci lymphatici circumflexi trocanterici superiores.

L. L. Trunci lymphatici circumflexi, qui ad musculum obturatorem, eorumque decursus secus vasa majora sanguinea ejusdem nominis.

M. M. M. M. Lymphatica praecipua cruralia, eorumque anastomoses cum femoralibus profundis, secus vasa majora sanguinea, priusquam abdominis cavum ingrediantur.

NERVI

NERVUS OBTURATOR

1. Truncus praecipuus posticus, seu inferior; hinc

2. 3. Trunci et rami excisi, qui ad musculum adductorem majorem.

4. Truncus praecipuus anticus, seu superior; unde

5. 6. Trunci et rami, qui ad musculum adductorem majorem, excisi.

7. Trunci et rami excisi, qui ad adductorem longum, eorumque distributio; hinc

8. Truncus et rami cutanei interni, excisi.

FIGURA XI.

Sinistri pedis plantam, nexumque ossium ejudem per ligamenta exhibet haec figura.

OSSA

OSSA CRURIS

A. A. Portio Fibulae, ac externus malleolus.

B. Portio Tibiae, et malleolus internus.

OSSA TARSI

C. C. C. Calcanei portio.

D. D. Astragali ossis pars.

E. E. Pars ossis navicularis, seu scaphoidis.

F. F. F. Pars ossis cuneiformis majoris, seu interni.

G. Pars ossis cuneiformis medii, seu externi.

H. Pars ossis cuboidis.

OSSA METATARSI

I. Metatarsum primi, seu majoris digiti.

K. ———— secundi;

L. ———— tertii;

M. ———— quarti;

N. ———— quinti, seu minoris.

O. O. O. O. Capitula articularia eorumdum, suis cum cartilaginibus.

OSSA DIGITORUM SEU PHALANGES

P. P. P. P. P. Eorumdem ossium primus ordo, seu phalanges majores.

Q. Q. Phalanges mediae.

R. R. R. R. R. Phalanges minores.

LIGAMENTA

a. Ligamentum perpendiculare medium fibulae, inter malleolum externum atque calcaneum.

b. Ligamentum deltoideum tibiae, inter malleolum internum, astragalum, atque calcaneum.

c. Portio striata tibiae.

d. ——— astragali atque calcanei; utraque cartilagineo velamento obducta.

e. e. e. Ligamentum plantare, calcaneum inter et os cuboide.

f. Ligamentum planum; et

g. ——— obliquum, utrumque inter calcaneum et os naviculare.

h. Ligamentum transversum, inter cuboide et os naviculare.

i. Ligamentum obliquum navicularis ossis et cuneiformis tertii.

k. Ligamentum capsulare, inter naviculare et primum cuneiforme.

l. Ligamenta obliqua, inter cuneiforme majus et medium.

m m. Ligamenta lateralia, inter cuneiforme majus et primum metatarsum.

n. n. n. Ligamenta tarso-metatarsea, inter primum cuneiforme, secundum, atque tertium metatarsum.

o. o. o. Ligamenta tarso-metatarsea, inter cuneiforme tertium, seu externum cum metatarso tertio atque quarto.

p. Ligamenta tarso-metatarsea, inter cuboide et quartum metatarsum.

q. Ligamenta tarso-metatarsea, inter cuboide et quintum metatarsum.

r. r. r. Ligamenta metatarsea plantaria transversa, inter ultima metatarsea.

s. s. s. Ligamenta capsularia plantaria phalangea ex integro in secundum, et majorem digitum.

t. t. Ligamenta capsularia plantaria sublevata, ad tertium digitum.

u. u. u. u. u. u. Ligamenta lateralia phalangea in primum, tertium, et quartum digitum.

FIGURA XII.

Profundiorem partem ejusdem pedis sinistri, et hinc ossa omnia extremi pedis eorumdemque nexus exhibet.

OSSA

OSSA TARSI

A. A. A. Calcanei portio.

B. B. Astragali pars.

C. C. Portio navicularis.

D. D. D. Portio Cuboidis.

E. Portio cuneiformis externi seu medii.

F. Portio cuneiformis medii seu minoris.

G. G. G. Portio cuneiformis interni seu majoris; omnia propriis cartilaginibus tecta.

OSSA METATARSI

H. Os metatarsi digiti majoris seu primi.

I. Metatarsum digiti secundi;

K. ——— tertii;

L. ——— quarti;

M. ——— quinti seu minoris, suis cum cartilaginibus ad articulares facies.

OSSA PHALANGIUM

N. N. N. N. N. Ordo primus phalangium digitalium, seu majorum.

O. O. O. O. Ordo secundus earumdem, seu mediarum.

P. P. P. P. P. Ordo tertius earumdem seu minorum, suis cum cartilaginibus ad articulares facies.

Q. Q. Facies articulares ossium sesamoideorum digiti majoris.

LIGAMENTA

a. Ligamentum inter calcaneum et astragalum.

b. b. Ligamenta inter calcaneum et os naviculare.

c. Ligamentum inter calcaneum et cuboide.

d. Ligamentum inter naviculare et cuneiforme primum.

e. Ligamentum inter naviculare et cuneiforme tertium.

f. Ligamentum inter cuboide et cuneiforme tertium

g. Ligamentum inter cuneiforme tertium, et tertium metatarsum.

h. Ligamentum inter secundum et tertium cuneiforme.

i. Ligamentum inter primum et secundum cuneiforme.

k. Ligamentum inter primum cuneiforme, et secundum metatarsum.

l. Ligamentum inter cuneiforme majus, et primum metatarsum.

m. m. m. Ligamenta metatarsea obliqua.

n. Ligamentum capsulare phalangeum, a majori digito avulsum, et ossa sesamoidea continens.

o. o. o. o. o. Ligamenta lateralia phalangea seu digitalia.

p. Ligamentum laterale phalangeum, ad digitum majorem excisum.

OPERIS CORONIS

Universam hanc celeberrimi Pauli Mascagnii Anatomiam edituri, illud in antecessum publice spopondimus, fore ut intra novem annorum spatium totum opus absolveretur.

Promissi fidem, quantum in nobis erat, liberasse confidimus: et hinc Deo juvante, ac optimi Principis Leopoldi II. M. E. D. (pro suo erga litteras litterarumque cultores impensissimo studio) benignitate favente, XLIV ineditas Tabulas, totius humani corporis partes exhibentes, expressimus, vulgavimus, opportunis illustrationibus exposuimus, easque insuper XXXI demonstrationibus in Auctoris ipsius scriniis repertis locupletavimus, quae miserrimo omnium pene fortunarum suarum dispendio, triginta annorum laboribus, curis, vigiliis fastigium veluti imponere visae sunt. Anatomicis, Medicis, Chirurgis gratum profecto opus, quo partium omnium compositio et connexio, omniumque systematum relationes mutuae, explicationibus ΟΦΘΑΛΜΩ ΦΑΝΕΣΙ dilucide exhibentur.

Magnum quidem jamdiu erat in re anatomica Mascagnii nomen, celeberrimo vulgato opere de *Vasis Lymphaticis*, quorum systema, salutaris artis cultoribus utilissimum, fere ante ipsum ignorabatur.

Nominis hujus celebritas crevit in dies, edita *Anatomia Pictoria*: maximumque postea incrementum coepit, italice emisso

uu

Magnae Anatomiae Prodromo XX Tabulis cumulato, quibus non tantum humani corporis, sed et nonnullorum quoque animantium partes exhibentur, quae nudam oculorum aciem effugerent, nisi factitia magnitudine adauctae proponerentur; veluti *cutis*, et hinc *organum tactus: partes minimae*, quae ceterorum sensuum organa constituunt: reliquarum denique partium *Elementa prima*, quibus animatum quodcumque corpus coalescit.

Verum, ut ut operibus illis auro cedroque dignis, quae vel Auctor ipse vivus emisit, vel postuma aliorum cura vulganda reliquit, maxima jam fuisset Mascagnii gloria, ejusque nominis fama toto fere Orbe celebrata, attamen immortalitati quodammodo praeclarissimi Viri memoriam dudum commendarunt doctissimorum hominum judicia de hoc insigni Opere, quod *Universam Anatomiam* complectens, omnia fere exhibet humanae machinae systemata, nudis quoque oculis a cute ad sceleton conspicienda.

Fere diximus: quandoquidem perspicuitati consulens acutissimus Auctor, cutaneum Vasorum, quae *lymphatica* nuncupamus, systema de industria praetermisit, ne universae Anatomiae Tabulas Strati primi nimia glomeratione oneraret; cum ceteroquin systematis illius expositioni satis provisum putaverit primo illo Opere *de Lymphaticis*, quod universae Anatomiae complementi instar esse posse solertissime judicavit.

Desunt quoque, ut praediximus, partium illarum exhibitiones et descriptiones, quae nudam oculorum aciem effugiunt, nisi factitia magnitudine adauctae proponantur; quarumque illustrationes et explicationes XX illis Tabulis exhibentur, quae *Magnae Anatomiae Prodromum* constituunt.

Hinc harum ope, partes minimae vel non satis clare et aperte demonstratae, vel magnis illis universae Anatomiae Tabulis fere omissae, quibus externus ac internus aurium status, ac proinde *auditus organum* conficitur, nec non mirae ac vix perspiciendae

Organorum omnium compositiones, quae *visui, gustui, olfactui,* ac *generationi* inserviunt, ita luculenter et perspicue ob oculos ponuntur, ut nil fere abditum et absconditum, subtiliori licet ac nimis fortasse curiosae anatomicorum disquisitioni relinquant.

Verum, cum italicae Tabularum harum explicationes quaestionibus plurimis ad Physiologiam pertinentibus, quae proinde mere anatomici operis fines plane egrediuntur, minus opportune cumulatae videantur, operae pretium nos facturos existimamus, si demptis quaestionibus illis, novas exhibere curabimus Tabularum ipsarum explicationes, Exterorum praesertim commodo latine confectas.

Novis exorsis plaudant utinam rerum anatomicarum Cultores, qui exorsa prima tanto favore prosecuti sunt: itaut his quoque extremo labore absolutis gloriari liceat, nos et amicissimi quondam Mascagnii nostri memoriae sempiternae, et anatomicae doctrinae incremento, et salutaris artis ministris, et universo humano Generi, hoc Magno Opere in vulgus edito, congruis explicationibus illustrato, et opportuno additamento completo, pro viribus nostris consuluisse.

Utinam, iterumque utinam Auctori ipsi licuisset id proprio studio propriaque diligentia praestare, quod curis nostris post ejus excessum praestitimus! Utinam conatus nostros, non quinquennali tantum actuosa praesentia sua, sed ad finem usque juvare potuisset celeberrimus olim ex sociis nostris Eques Andraeas Vaccà Berlinghieri, cujus in rem chirurgicam merita nulla umquam delebit oblivio!

Sed quoniam festinata nimis Viri praestantissimi mors nobis solis magni et ardui Operis complementum reservavit, dulce saltem laborum nostrorum lenimen praebuerunt, grata semper recordatione memorandum, doctorum hominum plausus, quibus opus ipsum ubique exceptum fuisse comperimus: itaut gloriolam no-

stram cum maxima MASCAGNII gloria quodammodo communicando, liceat fidenter de summo illo Viro praedicare:

« *Exegit monumentum aere perennius,*
« *Regalique situ Pyramidum altius:*
« *Quod nec imber edax, aut Aquilo impotens*
« *Possit diruere, aut innumerabilis*
« *Annorum series, et fuga temporum.*

JACOBUS BARZELLOTTI,
JOANNES ROSINI,
PHILIPPUS DUCOMMUN.

UNIVERSAE ANATOMIAE

CONSPECTUS

PROOEMIUM . . . . Pag. I.
CORPORIS HUMANI REGIONES 4
SYSTEMATUM INDICATIONES . . . . ib.
TABULAE I. II. III. *Facies adversa Strati Primi* 5
FIGURAE SPECIALES AD ILLUSTRATIONES EJUSDEM
TABULA I. SPECIALIS.
FIGURA I. *Dexterum capitis latus* 29
II. *Regio frontalis ac faciei* 34
III. *Vertex* . . . . ib.
IV. *Penitiora faciei* 35
V. *Oculus humanus, auctus* 37
VI. *Facies interna palpebrarum, aucta* . . . . . . ib.
VII. *Mammae* . . . . ib.
VIII. *Facies interna earumdem* 38
IX. *Mammae particula, aucta* . . . . ib.
X. *Pedis sinistri planta* . . . . ib.
XI. *Pedis sinistri dorsum* 39
TABULA II. SPECIALIS.
FIGURA I. *Sinistra capitis pars* 42
II. *Latus dexterum thoracis; et pars superior brachij dexteri* . 45
III. *Virilia* 47
IV. } *Muliebria* 49
V. } *Muliebria* . . . . ib.
VI. } *Muliebria* 50
VII. *Facies adversa auriculae sinistrae* 51
VIII. *Auricula dextera, naturali major* 52
TABULA III. SPECIALIS.
FIGURA I. *Scrotum ac mentula* 55
II. *Vasa pudenda* . . . . ib.

FIGURA III. *Nervi pudendi* 57
IV. *Perinaeum* 58
V. *Vesica urinaria* 60
VI. *Corpora cavernosa penis* 62
VII. *Glans et urethra* 63
TABULAE III. *Facies aversa Strati Primi* 65
TABULAE III. *Facies adversa Strati Secundi* 85
Parotis dextera, e sede semota 121

FIGURAE SPECIALES AD ILLUSTRATIONES STRATI SECUNDI

TABULA I. SPECIALIS.
FIGURA I. *Caput, vasa profundiora, ac nervi ejusdem, e quinto pare* . 123
II. *Plexus brachialis, et vasa nonnulla ejusdem* 125
III. *Femoris sinistri pars, ac vasa Lymphatica profunda inguinis* . 126
IV. *Femoris dexteri superior ac profunda pars; egressus et decursus Nervi obturatoris* 127
V. *Stratum Secundum musculorum plantae pedis dexteri* . . 129
VI. *Stratum Tertium musculorum plantae pedis* 132
TABULAE I. II. III. *Facies aversa Strati Secundi* 135
TABULAE I. II. III. *Facies adversa Strati Tertii* 163
TABULAE I. II. III. *Facies aversa Strati Tertii* 193
TABULAE I. II. III. *Facies adversa Strati Quarti seu Sceleti* 221

FIGURAE SPECIALES AD ILLUSTRATIONES STRATI TERTII

TABULA I. SPECIALIS.
FIGURA I. *Dextera pars capitis ac colli* 229
II. *Concava diaphragmatis pars* 235
III. *Pelvis dextera, ejusque interna pars: egressus quorumdam nervorum: ducti thoracici origines* 238
TABULAE I. II. III. *Facies aversa Strati Quarti seu sceleti* 243

VISCERA

TABULA I.
FIGURA I. *Thoracis, et abdominis Viscera* 3
II. *Intestini tenuis externa pars* 10
III. *Interna facies ejusdem* . . . . ib.
TABULA II.
FIGURA I. *Cor; aliaque thoracis, et nonnulla abdominis Viscera; plexus; ganglia etc.* 11
II. *Cor, ejusque vasa* 19
III. *Postica facies cordis* . . . . ib.
IV. *Cordis basis* 20

FIGURA V. *Foetus jam maturus* 20
VI. *Foetus tempore gestationis, ac vasa ejusdem* 21
TABULA III.
FIGURA I. *Aspera arteria et bronchia, pulmones, et Viscera chylopoietica* 26
II. *Facies antica cordis, ejusque vasa ac nervi* 31
III. *Postica cordis facies, vasa ac nervi ejusdem* 32
IV. *Pars postica et lateralis sinistra cordis, vasa etc.* . . . 33
V. *Velum palatinum, Larynx, trachèa etc.* 34
VI. *Trachea iterum, anterius secta* . . . . ib.
TABULA IV.
FIGURA I. *Posteriora Cerebelli, pharyngis, oesophagi, Pulmonum et Cordis, diaphragmatis etc. etc.* 35
II. *Cerebri basis, et nervorum origo* 41
III. *Cerebrum iterum ad basin, protuberantia ejus etc.* . . . 42
IV. *Cerebelli, ac medullae oblongatae pars* . . . . . . ib.
V. *Cerebri pars e cranio, protuberantia etc.* . . . . . . ib.
VI. *Cerebrum in cranio exsectum, ad corpus callosum usque* . 43
VII. *Cerebri ventriculi laterales reserati* . . . . ib.
VIII. *Cerebri fornix, ejusque ventriculi laterales.* 44
IX. *Ventriculi laterales, et tertius, reserati* . . . . . . ib.
X. *Cerebrum, sectum ad ventriculos* . . . . ib.
XI. *Pars inferior cerebri, secta* 45
TABULA V.
FIGURA I. *Viscera chylopoietica* 47
II. *Eadem, ac plexus coeliacus; nervi octavi paris portio* . . 48
III. *Pancreas, ejusque vasa et nervi* 50
IV. *Facies postica ejusdem* 53
V. *Facies interna ventriculi reserati* 55
VI. *Duodenus reseratus* . . . . ib.
VII. *Colon reseratus; cella intestini coeci, ostiaq. colon ac ilei* . ib.
VIII. *Coecus resectus, ejusque inosculatio cum ileo, ac valvula Bàhuini* 56
IX. *Appendix vermiformis coeci* . . . . ib.
X. *Sectio verticalis ejusdem* . . . . ib.
TABULA VI.
FIGURA I. *Origines ac progressus vasorum Chyliferorum, glandulae lymphaticae etc.* 57
II. *Viscera Chylopojetica, eorumque nervi* 60
III. *Facies antica renis subcenturiati sinistri* 62

FIGURA IV. *Concava pars Renis* 63
V. *Ren rursus, ejusque vasa* . . . . ib.
VI. *Ren reseratus ad cavum usque* . . . . ib.
VII. *Renis Bovini facies concava* . . . . ib.
VIII. *Renis Bovini papilla exsecta et aucta* 64

TABULA VII.

FIGURA I. *Nervorum spinalium origines* 65

TABULA VIII.

FIGURA I. *Medulla oblongata et spinalis secta* 73
II. *Vesica urinaria, et virilia* 79
III. 82

TABULA IX.

FIGURA I. *Vasa sanguinea mammaria atque epigastrica; nervi dorsales anteriores ab intercostalibus etc.* 87
II. *Postica facies pharyngis etc.* 94
III. *Carotidis externae dexterae propagines* 96
IV. *Arteriae maxillaris internae origo, decursus etc.* 97
V. *Lingua naturali major, ejusque appendices* 99

TABULA X.

FIGURA I. *Egressus, decursus, anastomoses ac plexus quorumdam nervorum cervicalium ec.* 102
II. *Origines, progressus, anastomoses trium propaginum nervorum quinti paris, sympatici majoris etc.* 104
III. *Sinus venosi externi columnae vertebralis, ac anastomoses eorum cum internis: vasa, nervi etc.* 112

TABULA XI.

FIGURA I. *Durae menyngis facies externa ac postica, ejusdemque productiones per cavum vertebrale etc. etc.* 117
II. *Durae menyngis facies antica per cavum vertebrale; sinus venosi interni* 118
II. *Bis. Vasa ac nervi extremae columnae spinalis* 122
III. *Stratum anterius nervorum tum cerebri tum medullae spinalis.* ib.
III. *Bis. Vasa ac nervi faciei anterioris sacri atque coccygis* . . 124
IV. *Cerebri hemisphaeria, alterum tectum, alterum menynge exutum* 125
V. *Inferior cerebri facies; nodus medullaris: cerebellum; medulla oblongata ac spinalis; origines nervorum.* . . . . ib.
VI. *Basis cranii, dura menynge obducta, nec non nervorum egressus per foramina cranii* 126
VII. *Facies antica glandulae pituitariae ac nervi optici* . . . 127

Figura VIII. *Facies superior glandulae pituitariae* 128

TABULA XII.

Figura I. *Alae utrumque cavum; scapulae musculi; plexus cervico-brachialis, aliaque etc.* 129

II. *Cavum ac interna facies tum auriculae, cum ventriculi dexteri cordis.* 131

III. *Ventriculi dexteri cavum reseratum, ejusque ostia* . . . 132

IV. *Auriculae et ventriculi sinistri cavum* . . . . ib.

V. *Cavum utriusque reseratum, ostiaque ventriculi* . . . ib.

VI. *Foetus humani in utero extantis cor: ductus arteriosus Botalli, vasaque majora* . . . . ib.

VII. *Virilia et apparatus urinae foetus nondum nonimestris* . . 133

VIII. *Facies antica mammillae, structura, forma* . . . . ib.

IX. *Placentae foetalis superficies* 134

X. *Placentae uterinae superficies.* . . . . ib.

TABULA XIII.

Figura I. *Uterus gravidus tertio gestationis mense* 135

II. *Uterus gravidus quarto* . . . . ib.

III. *Uterus gravidus nono etc.* 136

IV. *Uteri gravidi nono mense pars superior et externa* . . . 137

V. *Ovarium, ac cicatrices ex ovis* . . . . ib.

TABULA XIV.

Figura I. *Sinus venosi interni et externae columnae vertebralis invicem per foramina intervertebralia communicantes, et una cum nervis spinalibus egredientes* 139

II. *Sinus venosi interni, ac ligamenta lutea vertebrarum* . . 141

III. *Postica, dextera, ac interna capitis et colli pars, ejusque vasa ac nervi* . . . . ib.

IV. *Gemina cerebri substantia; organum olfactus* 142

V. *Laeva ac interna cranii facies, naris, oris, faucium* . . 143

VI. *Perinaei pars interna, vasa ac nervi ejusdem* . . . . ib.

VII. *Perinaei pars dextera; vasa sanguinea haemorrhoidalia, ac nervi* 145

VIII. *Rursus perinaei pars dextera profunda, vasa sanguinea, ac nervi pudendi.* 146

IX. *Interna ac profunda pars plantae pedis sinistrae* . . . ib.

TABULA XV.

Figura I. *Sectio capitis ad verticem lateris sinistri, ac partis superioris columnae vertebralis* 149

II. *Sectio capitis ad verticem lateris dexteri* 150

FIGURA III. *Larynx, lingua, et interna pars mandibulae* 151
IV. *Facies antica laryngis* 152
V. *Ejusdem facies postica* 153
VI. *Pars dextera laryngis ac os hyoidis* . . . . . . ib.
VII. *Pars laevâ laryngis, ad crycoidem resecta.* . . . . ib.
VIII. *Facies postica laryngis, ac glottidis hiatus.* 154
IX. *Facies antica reserata laryngis; ejusdem pars interna* . . ib.
X. *Superior pars cruris, ac inferior pelvis.* . . . . . . ib.
XI. *Sinistra pedis planta, nexusque ossium per ligamenta* . . 155
XII. *Pars profunda pedis sinistri* 157

Bibliopolae, apud quos hoc Opus prostabit:

ANCONAE, Sartori.
BONONIAE, Marcheselli.
BRUXELLES, Weissembruch.
FERRARIAE, Maestri.
FLORENTIAE, Molini, Bardi et Soc. Pagni et Soc.
FORILIVII, Casali.
JANUAE, Gravier.
LONDINI, Bossange, Mourray.
MANHEIMII, Artaria et Fontaine.
MANTUAE, Caranenti.
MEDIOLANI, Fusi et Stella, Giusti, Vismara.
MUTINAE, Tamanini, Vincenzi.
NEAPOLIS, Borell, Marotta et Wanspandoch.
PANORMI, Pedone et Muratore.
PARISIIS, Renouard, Rey et Gravier.
PARMAE, Blanchon.
PLACENTIAE, Del Maino.
PISIS, Capurro.
ROMAE, De Romanis filius.
TAURINI, Balbino, Pomba.
VENETIIS, J. Bapt. Missiaglia.
VERONAE, Societas typograph., et Haeredes Moroni.
VINDOBONAE, Fridericus Volke.